Digitized by Google

Digitized by Google

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI
N.° d'inventario 16611
Sala Grande
Scansia 27 Palchetto 5
N.° d'ord. 6

Palat. XXVIII 24

Digitized by Google

Digitized by Google

582291

HORTUS
REGIUS PANHORMITANUS

ÆRÆ VULGARIS ANNO MDCCLXXX.

NOVITER EXTRUCTUS

Septoque ex indigenis, exoticiſque plurimas
complectens plantas

ACCURANTE

P. F. BERNARDINO AB UCRIA

S. FRANCISCI RR.

*Provinciæ Vallis Mazarienſis, & in Regia Studiorum
Academia juxta Linnæi ſyſtema earumdem
plantarum Demonſtratore.*



PANORMI MDCCLXXXIX.

TIPIS REGIIS.

Digitized by Google

Quæ prodeſſe valent plantæ mortalibus ægris;
Penè omnes triquetræ fertilis edit Ager.

AMPLISSIMIS
LITTERARIAE REI UNIVERSAE
REGNI SICILIAE
ET
REGII NOBILIUM
FERDINANDEI COLLEGII
SEXVIRIS CURATORIBUS

FRANCISCO FERDINANDO SANSEVERINO Panormi, & Montis Regalis Archiepiſcopo.
SALVATORI DE VIGINTIMILLIIS, Archiepiſcopo Nicomediae.
ALPHONSO AIROLDI, Archiepiſcopo Heracleae.
GABRIELI LANCILLOTTO CASTELLO, Principi Turrismutii.
EMMANUELI BONANNO, Duci Miſilmerii.
BENEDICTO GRIFEO, Duci Ciminnae.

P. F. BERNARDINUS AB UCRIA.

NON *abs re fore arbitror, Ampliſſimi Viri, ſi Vobis, qui Botanicam nobiliſſimam Phyſicæ partem oblivione penè obrutam ſummo ſtudio*

promovendam curaſtis, meus hic libellus nuncupatus in lucem prodeat.

Jam pridem præcipuam officii mei partem eſſe præſenſeram, cum me unum licet immerentem Botanici Horti cuſtodem, Plantarumque Demonſtratorem renunciaſtis.

Cum vero Opellam hance vobis dicatam volui, compertum, exploratumque ſit, non id quidem ſpectare, ut ex hoc quidquam in veſtras laudes redundet, cum hæ ſatis ubique percrebuerint, ſed ut meus quāliſcumque labor, quem neque verborum delectus, neque ſententiarum pulchritudo commendat, fauſtiſſimis auſpiciis ſuffultus melius decoretur; ſitque proinde auctoritate veſtra illuſtrior ſanè, atque efficacior.

Quæ cum ita ſint, perexiguum hoc obſervantiæ erga vos meæ argumentum libenter excipere non gravemini, ut comitatem, qua ſoletis humaniſſime omnes complecti, ipſe quoque poſſim ſemel, atque iterum experiri.

Quod ſi conſequar, (ut plane confido) nihil mihi, neque honorificentius, neque optabilius contigere unquam poterit.

PRO-

PROLUSIO

ÆQuum profecto, peneque neceſſarium de hoc edendo opere pauca præfari autumo, ut quænam ſit conſilii mei ratio, omnibus luculenter appareat.

Ubi primum Botanicus Hortus meæ curæ eſt concreditus ſimulque juvenes in Regali Lyceo inſtruendos ſuſcepi, ad id animum appuli, ut per brevi opere plantarum vires, characteres, & regiones illas, in quibus enaſcuntur, exhiberem: quod nedum Botanicæ candidatis, ſed & omnibus valde utile futurum reor, cum ea, quæ in Auctoribus, ſparſim reperiuntur, hic conſociata facile inſpiciantur.

Id vero omne præſtiti a Caroli Linnæi Syſtemate nihilum quidem recedens, quin ab eodem materiam medicam mutuatus dilucide ſubnectendam putavi, ut haberent ſinguli, quidquid tuendæ valetudini, morbiſque expellendis eſſet per opportunum.

Ut vero communis utilitas magis firma conſi-

ſte-

ſieret, latinis vocibus nedum Italica, ſed & ſicula vocabula ſubſtitui; nomenclaturam vero Siculam adpoſui, peculiares plantas, Aſteriſco * ſignatas deditâ operâ ſubjeci, ut multiplici herbarum ſpecie, quas fertile admodum ſolum hocce noſtrum expromit, melius perpenſa quiſque unico intuitu poſſet dignoſcere, quæ plantæ forent inquirendæ.

Earundem interim Phyſiologiam, Hiſtoriam, tamquam a meo inſtituto alienas, illis exponendas relinquo, quibus id muneris eſt demandatum. Stylo hinc ſatis perpolito, quem ex exteris Botanicæ cultoribus Carolus Linnæus, Tournefortius, Vaillantius, Plukenetius, Dillenius, Rajus, Moriſonus, Columna, & ex noſtratibus P. F. Paulus Bocconius, Doct. Tinæus, Bonannus, Joſeph, & Franciſcus Chiarelli, P. F. Franciſcus Cupanus, & Angelus a S. Stephano mei ex Religione Confratres adamarunt, neutiquam utor; cum publicæ utilitati, quæ elocutionis ornatui profecto eſt anteferenda, litandum cenſuerim.

Itaque neminem futurum credo, qui re penitus perſpecta, labores hoſce noſtros æqui, bonique minimè conſulat.

Vive, vale: ſi quid noviſti rectius iſtis
Candidus imperti, ſi non, his utere mecum.
Orat. lib. 1. Epiſ. 6.

SYSTEMA LINNÆI

CLASSIUM CHARACTERES.

1. MONANDRIA: a *Monos*, unicus, & *Anir*, maritus.
Maritus unicus in matrimonio.
una ſola ſtamina in un fiore ermafrodito.

2. DIANDRIA.
Mariti duo in eodem conjugio.
Due ſtamine in un fiore ermafrodito.

3. TRIANDRIA.
Mariti tres in eodem conjugio.
Tre ſtamine nello ſteſſo fiore col piſtilo.

4. TETRANDRIA
Mariti quatuor in eodem conjugio.
Quattro ſtamine in un fiore ermafrodito.
(ſi ſtamina duo proxima breviora ſunt, referantur ad Cl. 14.)

5. PENTANDRIA
Mariti quinque in eodem conjugio.
Cinque ſtamine in un fiore emafrodito.

6. HEXANDRIA.

Mariti ſex in eodem conjugio.
Sei ſtamine in un fiore emafrodito.
(Si ex his ſtamina duo oppoſita breviora ſint, pertinent ad Cl. 15.) .

7. HEPTANDRIA
Mariti ſeptem in eodem conjugio.
Sette ſtamine nello ſteſſo fiore col piſtilo.

8. OCTANDRIA
Mariti octo in eodem thalamo cum fœmina.
Otto ſtamine nello ſteſſo fiore col piſtilo.

9. ENNEANDRIA
Mariti novem in eodem thalamo cum fœmina.
Nove ſtamine in un fiore ermafrodito.

10. DECANDRIA
Mariti decem in eodem conjugio.
Dieci ſtamine in un fiore ermafrodito.

11. DODECANDRIA
Mariti duodecim ad novendecim in eodem conjugio.
Duodeci ſtamine in un fiore ermafrodito.

12. ICOSANDRIA: ab *Icoſi*, viginti, & *Anir*, maritus.
Mariti viginti communiter ſæpè plures in eodem thalamo.
Stamina (non receptaculo) calycis lateri interno adnata.
I mariti ſono per ordinario ntventi, ſovee più, e di raro meno.

13. POLYANDRIA: a *Poly*, multi, & *Anir*, maritus.

Mariti viginti, & ultra in eodem cum fœmina conjugio.

Il numero delle ſtamine, è di venti ſino a mille.

14. DIDYNAMIA: a *Dis*, & *Dynamis* potentia.

Mariti quatuor, quorum duo longiores, & duo breviores.

Quattro ſtamine, due delle quali ſono più lunghe.

15. TETRADYNAMIA

Mariti ſex, quorum quatuor longiores, in flore hermaphrodito.

Sei ſtamine in un fiore ermafrodito; quattro de' quali ſono più lunghe.

16. MONODELPHIA: a *Monos*, unicus, *Adelphos*, frater.

Mariti, ut fratres, ex una baſi proveniunt.

Le ſtamine ſono unite in un ſol corpo.

17. DIADELPHIA

Mariti e duplici baſi tamquam, e duplici matre oriuntur.

Le ſtamine unite per gli loro fili formano due corpi.

18. POLYADELPHIA

Mariti ex pluribus, quam duabus matribus, orti ſunt.

Le ſtamine ſono unite in più corpi per via de' loro fili.

19. SYNGENESIA: a *Syn*, ſimul, & geneſis generatio.

Digitized by Google

Mariti genitalibus fædus conſtituerunt.
Le ſtamine ſono unite a formare un cilindro.
20. GYNANDRIA: a *Gyni*, fœmina, & *Anir*, maritus.
Mariti cum fœminis monſtruoſè connati.
Le ſtamine naſcono ſopra il piſtilo.
21. MONOECIA; a *Monos*, unicus, & *Œcia*, domus.
Mares habitant cum fœminis in eadem domo, ſed diverſo conjugio.
Vengono fiori maſchi, e femminini ſopra l' iſteſſa pianta.
22. DIOECIA
Mares, & fœminæ habitant in diverſis thalamis, & domiciliis.
I fiori maſchi, e femenini ſopra due diſtinte piante.
23. POLYGAMIA: a *Poly*, multæ, & *Gamos*, nuptiæ.
Mariti cum uxoribus, & innuptis habitant indiſtinctis thalamis.
Sono i fiori ermafroditi, e maſchi, e femenini nella medeſima ſpecie.
24. CRYPTOGAMIA: a *Cryptos*, occultus, & *Gamos*, nuptiæ.
Nuptiæ clam celebrantur.
I fiori per la loro picciolezza sfuggon la noſtra viſta, ed affatto ſi ci nuſcondono.

OR-

ORDO

CLASSIUM XXIV.

Claſſis 1. *Ordo* 1. Monaginia piſtil. 1. 2. Digynia, piſtil. 2. a *Monos* unicus,&. *Gyni* fœmina.

Cl. 2. *Ordo* 1. Monaginia, 2. Digynia, 3. Trigynia.

Cl. 3. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia.

Cl. 4. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Diginya, 3. Tetragynia.

Cl. 5. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Tetragynia, 5. Pentagynia, 6. Polygynia.

Cl. 6. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Tetragynia, 5. Polyginia.

Cl. 7. *Ordo* 1. Monogynia.

Cl. 8. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Tetragynia, 5. Polygynia.

Cl. 9. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Trigynia, 3. Hexagynia.

Cl. 10. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Pentagynia, 5. Decagynia.

Cl. 11. *Ordo* 1. Monagynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Tetragynia, 5. Pentagynia, 6. Octanynia, 7. Dodecagynia. 8. Polygynia.

Cl.

Digitized by Google

Cl. 12. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Pentagynia, 5. Polygynia.

Cl. 13. *Ordo* 1. Monogynia, 2. Digynia, 3. Trigynia, 4. Tetragynia, 5. Pentagynia, 6. Hexagynia, 7. Polygynia.

Cl. 14. *Ordo* 1. Gymnoſpermia a *Gymnos*, ignudus, & ſperma ſemen, 2. Angioſpermia ab *angyos*, coopertus, & ſperma ſemen.

Cl. 15. *Ordo* 1. Siliculoſa diminutive, ideſt Siliculis ſub rotundis 2. Siliquoſa ſiliquis oblongis.

Cl. 16. *Ordo* 1. Pentandria, 2. Icoſandria, 3. Polyandria.

Cl. 17. *Ordo* 1. Hexandria, 2. Octandria, 3. Decandria.

Cl. 18. *Ordo* 1. Pentandria, Dodecandria, 3. Icoſandria, 4. Polyandria.

Cl. 19. *Ordo* 1. Polygamia æqualis, conſtat multis nuptiis, conjugia pura contrahentibus.

I fiorellini ſono ermafroditi, e fecondi.

2. Spuria: ubi thalami vere nuptorum diſcum occupant, & ambitum cingunt thalami concubinarum maritis deſtitutarum, ut a maritis uxoratis fœcundentur.

I fiorellini ermafroditi occupano il deſco, e le femine prive di ſtamine occupano l' orlo, ed ha le tre ſeguenti ſpecie.

3. Superflua: cum fœminæ maritatæ fertiles ſunt & familiam propagare queunt: adeo ut concubinarum auxilium videatur ſuperfluum.

I fio-

I fiorellini ermafroditi del deſco ſono fecondi, e i fiori feminei del orlo ſon fecondi ancora, e prediti entrambi di ſementi.

4. Fruſtranea: cum fœminæ maritatæ fertiles ſunt, & ſpeciem propagare queunt; concubinæ autem ob defectum vulvæ, veluti caſtratæ, imprægnari nequeunt.

I fiorellini del deſco ermafroditi ſono prediti di ſtimma, e producono le ſementi, e i floſculi, o fiorellini del orlo eſſendo privi di ſtimma, non producono ſementi.

5. Neceſſaria: cum fœminæ maritatæ, ob genitalium labem,& vulvæ defectum ſteriles,familiam propagare nequeunt;concubinis a maritis fœminarum fœcundatis,uxorum locum ſupplentibus, ſobolemque læte propagantibus.

I fiorillini ermafroditi del deſco ſon privi di ſtimma, e non producono frutto, ma lo producono i fiori feminei del orlo.

6. Segregata: cum thalami plurium cujuſcumque ſexus & conjugii, ita uniuntur, ut unicum thalamum communem conſtituant.

I fiorellini oltre il comune calice, ſon proveduti di un altro proprio.

7. Monogamia: mariti genitalibus fœdus conſtituunt, in flore unico.

Le ſtamine unite forman un cilindro,in fiore diſtinto.

Cl. 20. *Ordo* 1. Diandria, 2. Triandria, 3. Tetrandria, 4. Pentandria, 5. Hexandria, 6. Decan-

candria, 7. Dodecandria, 8. Polyandria.

Cl. 21. *Ordo* 1. Monandria, 2. Diandria, 3. Triandria, 4. Tetrandria, 5. Pentandria, 6. Hexandria, 7. Heptandria, 8. Monadelphia, 9. Syngeneſia, 10. Gynandria.

Cl. 22. *Ordo* 1. Monandria, 2. Diandria, 3. Triandria, 4. Tetrandria, 5. Pentandria, 6. Hexandria, 7. Octandria, 8. Enneandria, 9. Decandria, 10. Dodecandria, 11. Icoſandria, 12. Polyandria, 13. Monadelphia, 14. Syngeneſia, 15. Gynandria.

Cl. 23. *Ordo* 1. Monoecia, 2. Dioecia 3 Trioecia.

Cl. 24. *Ordo* 1. Filices, 2. Muſci, 3. Algæ, 4. Fungi.

Advertentia.

Signum * notat indigenas, & † plantas exoticas. Sicuti ſignum ? dubitationem virium, & ! notat plantas ſpecificam virtutem pollere.

Linn. *Linneus*, s. *ſpecies*, p. *plantarum*, p. *pagina*, H. *hortus*, R. *Regius*, P. *Panormitanus*, *Phar.* pharmacea, *Qual.* qualitas, *Comp.* compoſitio, o. nulla, cal. *calyx*, cor. *corolla*, filam. *filamenta*, ſtyl. *ſtylus*, ſtyg. *ſtygma*, leg. *legumen*, recep. *receptaculum*, bac. *bacca*, floſc. *floſculi*, anth. *antheræ*, ament. *amentum*, nectar. *nectarium* mas. *maſculus*, fœm. *fœmina*, hermaphr. *hermaphroditus*, rad. *radix* denotant.

TER-

TERMINI BOTANICI

EXSPLICATI.

RADIX: è l' organo, che nutriſce la pianta.

Durazione.

Annua: che fra lo giro d' un' anno muore.

Biennis: che fra due anni periſce.

Perennis: che vive per molt' anni.

Figura.

Fibroſa: coſtante di barbe fibroſe.

Ramoſa: che divideſi in rami laterali.

Fuſiformis: ch' è bislunga, polputa, e termina colla punta aguzza.

Præmorſa: chè vedeſi rotta, e che non termina con punta ſottile.

Repens: che ſcorre molto in lungo, e mette di tratto in tratto alquante barbe.

Articulata: che trovaſi circondata di nodi.

Dentata: a catenula.

Globoſa: quaſi rotonda con fibre a ſuoi lati.

Tuberoſa: ch'è compoſta di corpicciuoli rotondi uniti in faſcio.

Faſcicularis: involta a faſcetto.

Palmata: che coſti di ſoſtanza carnoſa, che termini in lobbi.

Bulboſa : che ſia formata d' un bulbo .

Granulata : che ſia tempeſtata di corpicciuoli rotondi carnoſi .

TRUNCI DIVISIO.

TRUNCUS: è l' organo, che multiplica la pianta.

ſpecie.

Caulis: è il tronco dell' erba, che porta le foglie, e la fruttificazione.

Culmus: è il tronco proprio, o gambo delle piante, che li Botanici dicono gramina, o ſia gramigna.

Scapus: diceſi quel tronco, che porta frutti, e non foglie.

Stipes: è il tronco, che ſi converte in foglie, come ſono le Palme, e le Felci.

Durazione.

Herbaceus: che dura un ſol anno, e non prende conſiſtenza legnoſa.

Suffruticoſus: il ceppo durevole, e li rami ogn' anno marciſcono: come il Solano dulcamara.

Fruticoſus: durevole, che manda fuori molti germi.

Arboreus: durevole, con un ſol tronco.

Solidus: di dentro coſtipato, e fermo.

Inanis: al di dentro ſpongoſo: come il ſambuco.

Fiſtuloſus: di dentro vuoto: come la canna.

Di-

Direzione :

Simplex : che s' innalza dirittamente ſino alla cima.

Integer : ſemplice, che non ha quaſi alcun ramo.

Nudus : che non ha foglie.

Foliatus : ch' è fornito di foglie.

Flexuoſus : che ſecondo i nodi, e l' articoli piega da un lato, e dall' altro.

Volubilis : che in forma ſpirale ſale per gli rami d' alcuna pianta.

Volubilis ſiniſtrorſum : quando volgeſi d' oriente in occidente.

Volubilis dextrorſum : quando d' occidente ſi rivolge ad oriente.

Reclinatus : che forma arco verſo la terra.

Procumbens : che ſtendeſi orizontalmente ſopra la terra.

Repens : che ſtendeſi orizontalmente, e va mettendo di tratto in tratto nuove barbe.

Sarmentoſus : importa lo ſteſſo di ſopra, con queſta condizione, che ſia poveriſſimo, e quaſi ignudo di foglie.

Paraſiticus : che naſce d' altra pianta, e non in terra.

Teres : che ha forma di Cilindro.

Anceps : che ha due angoli oppoſti.

Digonus, 3-*gonus*, 4-*gonus*, *poligonus* : ſono varietà della ſpecie precedente.

Triquetrus : che ha tre lati piani.

Triangularis , *quatrangularis* , *multangularis* : cava il nome dal numero dell' angoli ſporgenti .

Sulcatus : che ha ſolchi larghi , e profondi..

Striatus : che ha ſtriſce a forma di linee molto ſottili , ed incavate .

Glaber : che ha la ſuperficie liſcia .

Villoſus : che ha la ſuperficie lanuginoſa .

Scaber : che ha punte ſporgenti alquanto ruvide.

Hiſpidus : che coperto è di ſetole .

Ramoſus : che ha rami laterali .

Aſcendens : che porta li rami rivolti all' insù .

Diffuſus : che ha li rami molto diſteſi .

Diſticus : che manda li rami orizontalmente .

Brachiatus : che porta li rami gli uni oppoſti agli altri in forma di croce .

Ramoſiſſimus : che inordinatamente ha molti rami .

Fulcratus : quando li rami ſcendono perpendicolarmente ſino alla radice .

Prolifer : che manda rami ſolamente dal centro della ſua ſommità .

Compoſitus : che inalzandoſi , ſi divide in molti rami , e diviene per ciò più ſottile .

Dichotomus : che ſi divide ſempre in due .

Subdiviſus : che divideſi in varj rami ſenza ordine .

Articulatus : che divideſi in varie porzioni per via di nodi .

Del-

Della varietà del Culmo.

Enodis: liſcio, ſenza nodi.

Articulatus: con molti nodi.

Squamoſus: coperto di ſquame formate come embrice.

PEDUNCULUS: è quel picciuolo, che porta la fruttificazione, e non già le foglie.

PEDICELLUS: è il picciuolo d' ogni frutto in particolare.

Delle varietà d' entrambi.

Radicalis: così chiamaſi quando eſce dalla radice.

Caulinus: quando è inſerito al gambo.

Ramæus: quando vien da rami.

Axillaris: quando naſce tra le aſcelle, cioè tra la foglia, e il gambo, e tra queſto è il ramo.

Terminalis: quando forma termine, o finimento alli rami, e al gambo.

Solitarius, quando ne naſce un ſolo in ciaſcun luogo.

Sparſi: diconſi quando ve ne ha molti diviſi ſenza ordine.

Uniflorus, *biflorus*, *multiflorus*: prende il nome dal numero delle fruttificazioni appeſe ad ogni picciuolo.

Faſcicularis: quando porta il frutto, e i fiori a faſcetti.

CAPITULUM: s' adopra queſto nome, quando molti fiori uniti formano quaſi un globo.

SPI-

SPICA : così vien detto quando molti fiori privi di picciuolo ſono alternamente ſparſi ſopra un ſemplice ſtelo commune a tutti, e ſeco porta le ſeguenti varietà :

Secunda : che ha i fiori tutti in un ſolo lato.

Diſticha : che porta i fiori ſparſi in entrambi i lati.

CORYMBUS : è l' iſteſſo, che la ſpica, colla ſola diſtinzione, che ogni fiore porta il ſuo picciuolo.

PANICULA : ci ſerviamo di queſto nome, quando la fruttificazione vedeſi ſparſa ſopra varj ſteli variamente diviſi fra loro : e porta le ſeguenti varietà.

Diffuſa : quando li picciuoli ſi diſtaccano l' uno dall' altro.

Coarctata : quando li picciuoli s' avvicinano fra loro.

THYRSUS : è l' iſteſſo, che panicula, colla ſola diſtinzione, che dev' eſſere di forma ovale.

RACEMUS : è il grappolo, che coſta d' un ſtelo, il quale divideſi in diverſi picciuoli laterali.

VERTICILLUS : fuſajuolo : così chiamaſi l' unione di molti fiori affiſſi quaſi immediatamente allo ſtelo, ma che circondan quello in forma d' anello.

PETIOLUS : è lo ſtelo, cioè quella ſpecie di tronco, che porta le ſole foglie, e non già la fruttificazione.

FRONS:

FRONS : è una ſpecie particolare di tronco, che viene dall' ùnione de' rami, e delle foglie, e ſovente ancora dalla fruttificazione.

STIPES : è la baſe delle frondi.

FOLIUM : è l' organo, che dà moto alla Pianta, ed include le ſeguenti ſpecie.

Simplex : quando viene ſola ſopra uno ſtelo.

Orbiculatum : ſemplice circolare, che ha i due diametri della lunghezza, e larghezza uguale.

Subrotundum : tondetto, ed è quaſi ſimile al circolare.

Ovatum : ovato, più lungo che largo con baſe circolare, e punta alquanto ſtretta.

Ovale, *ſeu ellypticum* : ovale, o ad uovo, più lungo, che largo, colla baſe, e la punta alquanto più ſtretta.

Parabolicum : più lungo, che largo, ma in modo, che vada ſempre reſtringendoſi dalla baſe all' insù.

Spatulatum : a ſpazzola, che ha figura tondetta, ma con baſe alquanto più ſtretta, e slongata.

Oblongum : bislungo, ch' è molte volte più lungo, che largo, e che all' una, ed all' altra eſtremità finiſce con un contorno più conveſſo, che un *ſegmento* di circolo.

Lanceolatum : a lancia, cioè bislungo, che va aguzzandoſi da un eſtremo all' altro.

Lineare : che ha per tutto ugual larghezza.

Aceroſum : ſimile al precedente, ma più durevole.

Su-

Subulatum : a leſina .

Triangulare : con tre angoli ſporgenti , che abbracciano il deſco .

Quatrandulare , *quinquangulare &c.* ſono ſpecie della varietà precedente , e prende il nome dal numero degli angoli .

Deltoides , *rhomboides* : che ha quattro angoli così fatti, che i due laterali ſon più vicini alla baſe.

Rotundum : Tondo, che non ha verun angolo .

Reniforme : tondetto incavato alla baſe , e ſenz' angoli .

Cordatum : ovato , incavato alla baſe , e privo d' angoli alla parte poſteriore .

Lunulatum : tondetto incavato alla baſe , e con angoli alla parte poſteriore .

Sagittatum : a ſaetta .

Triangulare : incavato alla baſe , e con angoli alla parte di ſotto .

Haſtatum : ad aſta, cioè triangulare incavato alla baſe , e che in eſſa abbia angoli aperti .

Panduriforme ; bislungo, ma di ſotto più largo , e a lati più ſtretto .

Fiſſum : feſſo, cioè diviſo in ſeni eguali .

Bifidum, *trifidum* , *quatrifidum &c.* feſſo in due, in tre , o in più ſeni .

Lobatum : che ha lobbi diviſi ſino al mezzo in parti diſtanti fra di loro , e con orli conveſſi .

Bilobum , *trilobum &c.* a due , e tre , o a più lobbi ſecondo il numero delli medeſimi .

Pal-

Palmatum : a guiſa della palma della mano, cioè diviſo per lungo in più parti quaſi eguali verſo la baſe, ed ivi unite in uno.

Pinnatifidum : pennuto, diviſo in ſtriſcie traſverſali, orizontali, e bislunghe.

Lyratum : formato a lira, cioè diviſo traſverſalmente in molte ſtriſcie, così fatte che le più alte ſiano altresì più grandi, e le più baſſe, ſiano più remote fra loro.

Laciniatum : a ſtriſcie, cioè tagliato irregolarmente in varie parti, ognuna delle quali è ancor tagliata in forma diverſa.

Sinuatum : a grembi, che ha larghi i ſeni alli lati.

Partitum : diviſo ſino alla baſe.

Bipartitum, *tripartitum &c.* Diviſo ſino alla baſe in due, in tre, ed in più parti.

Integrum : ſano, cioè non diviſo, nè con ſeni.

APEX : è la punta, o ſia eſtremità delle foglie, che ha le ſeguenti varietà.

Truncatum : rotto, che finiſce in linea traſverſale.

Præmorſum : ſtroncato, che ha l'eſtremità ſommamente ottuſa, e rotta con tagli ineguali.

Retuſum : ottuſo; cioè che termina in un ſeno ottuſo.

Emarginatum : ſcroſtato, che ha l' orli variamente taglizzati.

Acutum : acuto, che termina ad angolo acuto.

Acuminatum : puntuto, che ha la punta in forma di leſina.

Cirroſum : che termina con delle appendici.

MARGO: è l'orlo eſterno delle foglie non compreſovi il deſco, e tiene le ſeguenti varietà.

Spinoſum : ſpinoſo, che termina l' orlo in punte aguzze, dure, teſe, e pungenti.

Dentatum : dentato, che ha punte aguzze orizontali della ſoſtanza delle medeſime foglie, ſeparate l' una dall' altra.

Crenatum : tagliozzato, che ha l' orlo tagliato in varj angoli, i quali non riguardano nè l' una, nè l' altra eſtremità.

Serratum : che ha punte aguzze rivolte all' apice, ma l' una dall' altra ſeparata.

Obtusè, *acutè*, *duplicatè*, *crenatum*, *vel ſerratum* : ſono varietà delle forme precedenti.

Repandum : diſteſo, cioè, che ha l' orlo così fatto, che gli angoli, e li ſeni a quelli interpoſti ſiano chiuſi dentro varj ſemmenti di circolo.

Cartilagineum : cartilaginoſo, che ha l' orlo d' una ſoſtanza diverſiſſima di quella della foglia.

Ciliatum : che ha l' orlo coperto di ſetole parallele, e meſſe per lungo.

Lacerum : ſtracciato, che ha l' orlo in varie parti rotto, e di diverſa figura.

Integerrimum : liſcio, che non ha nell' orlo alcun taglio.

SUPERFICIES : è quella, che cuopre il deſco del-

delle foglie, ed ha le ſeguenti varietà.

Viſcidum: viſchioſo, unto di umor tenace.

Tomentoſum: ſtoppoſo: coperto di minuti peluzzi, che lo fanno comparire biancaſtro.

Lanatum: lanuginoſo, ch' è coperto come di tele di ragno.

Piloſum: peloſo, coperto di peli ſeparati, e lunghi.

Hyſpidum: ſetoloſo, che ha il deſco ſparſo di ſetole, alquanto teſe, e frangibili.

Scabrum: aſpro, ſcabroſo, quando il deſco è pieno d' ineguaglianze alquanto rigide, e teſe.

Aculeatum: pungoloſo, pungente, quando il deſco è pieno di punte aguzze alquanto teſe.

Striatum: a ſtriſcie, quando alcune linee leggermente incavate ſcorrono parallelamente tutta la ſuperficie.

Papilloſum: ha capezzoli, ch' è coperto di punti veſſicolari.

Punctatum: perforato, ch' è ſparſo di piccoli buchi.

Nitidum: lucido, che riſplende per la troppo liſcezza.

Plicatum: ripiegato, quando l' orlo del deſco ſcende, e riſale formando varj angoli.

Undulatum: ondeggiante, quando il deſco delle foglie ſcende, e riſale verſo l' orlo conveſſamente.

Criſpum: creſpo, quando la periferia della fo-

 glia

glia divien maggiore di quello, che converrebbe al deſco per eſſer ondeggiante.

Rugoſum: rugoſo, quando le vene delle foglie contragonſi più del deſco: ſicchè la ſoſtanza, che vi è nel mezzo aggrizzaſi, e rialzaſi.

Concavum: concavo, quando l' orlo è più ſtretto del deſco, il quale per ciò è forzato curvarſi nel fondo.

Venoſum: ſparſo di vene, quando li vaſi, che ſcorrono per le foglie divengono aſſai ramoſi in modo, che vi ſi vedano le anaſtomoſi ad occhio nudo.

Nervoſum: nervoſo, quando li vaſi ſono ſempliciſſimi, e non ramoſi, e ſi ſtendono dalla baſe alla punta.

Coloratum: colorito, quando un' altro colore fuori del naturale verde le pitta.

Glabrum: liſcio, che ha la ſuperficie piana, e ſenza niuna diſuguaglianza.

Teres: che nella maggior parte è cilindrico.

Tubuloſum: a tubo, che rompendoſi moſtra eſſer vuoto nel mezzo.

Carnoſum: polputo, ch' è ripieno dentro di polpa.

Compreſſum: ſchiacciato, ch' è compreſſo dalli lati oppoſti.

Planum: piano, che ha le due ſuperficie parallele.

Gibbum: gobbo, che ha entrambi le ſuperficie con-

conveſſe per la copia della polpa, che contengono.

Convexum: conveſſo, ch' è più elevato nel deſco, che nell' orlo.

Canaliculatum in forma di tegola, ch' è formato da un ſolco profondo per tutta la ſua lunghezza, ed incavato a guiſa d'un mezzo cilindro.

Enſiforme: a ſpada, che ha due tagli per lungo, e va ſempre aguzzandoſi ſino alla punta.

Dolabriforme: a pialla, ſchiacciato, tondetto, ottuſo, gobbo al di fuori col taglio acuto, e che finiſce quaſi in forma di cilindro.

Linguiforme: a lingua, ſottile, polputo, conveſſo di ſotto, e con orlo cartilaginoſo.

Acinaciforme: ſchiacciato, polputo, con orlo conveſſo, e ſtretto, con l' altro più diritto, e ripieno.

Anceps: a due tagli.

Triquetrum: che ha tre lati longitudinali piani, e finiſce in forma di leſina.

Depreſſum: ch' è più compreſſo nel deſco, che nelli lati.

Sulcatum: ſolcato, ch' è incavato per lungo con molti angoli, e ſeni.

Carinatum: quando la parte di ſotto del deſco, ſporge un poco in fuori per tutta la lunghezza.

Membranaceum: membranoſo, che non ha polpa, che ſi poſſa diſcernere fra l' una, e l' altra ſuperficie.

FOLIUM COMPOSITUM: è quella, che porta

ta più ſoglie ſopra il medeſimo ſtelo, ed ha le ſe-
guenti varietà.

Articulatum: quando uno foglio naſce ſopra dell' altro foglio.

Digitatum: aperto, e feſſo come le dita, cioè un ſolo ſtelo uniſce nella eſtremità molte foglie.

Binatum, *ternatum &c.* ſono varietà della forma precedente, cioè dal numero delle foglie, che un ſtelo uniſce nella ſua punta, ne deduce il nome.

Pinnatum: pennacchiuto, quando uno ſtelo ſemplice uniſce nelli proprj lati molte piccole foglie.

Pinnatum cum impare: è il foglio pennacchiuto, che finiſce poi con un foglio in punta.

Pinnatum cirroſum: è il foglio pennacchiuto, che termina con delli cirri, o capreoli.

Pinnatum abruptum: è il foglio pennacchiuto, in cui le piccole foglie ſono poſte l'uno dirimpetto l'altro.

Pinnatum alternatim: è il foglio pennacchiuto, che ha le ſue piccole foglie diſpoſte alternativamente ſopra lo ſteſſo ſtelo.

Pinnatum interruptè: è il foglio pennacchiuto, in cui molte delle foglie alternanti ſono più piccole delle altre.

Pinnatum articulatè: è il foglio pennacchiuto, il di cui ſtelo è nodoſo.

Pinnatum decurſivè: è il foglio pennacchiuto, che ha le piccole foglie ſcorrevoli, o ſia ſlungate ſopra lo ſtelo.

Pin-

Pinnatum conjugatum: quando il foglio pennacchiuto non ha che due piccole foglie.

GRADUS: è la ſuddiviſione d'un ſtelo commune, che ha le ſeguenti varietà.

Decompoſitum: quando lo ſtelo diviſo in due unifce molte piccole foglie.

Bigeminatum: quando lo ſtelo, che per tutta la ſua lunghezza è diviſo in due, uniſce colle ſue punte quattro foglie.

Biternatum, vel duplicato-ternatum: Doppio a tre a tre, quando lo ſtelo diviſo in due, ſoſtiene in ogni punta tre foglie.

Bipinnatum, vel duplicato-pinnatum: doppio pennacchiuto, quando uno ſtelo ha ſiſſe dall' uno, e dall' altro lato alquante piccole foglie pennacchiute.

Pedatum: rameſo, quando lo ſtelo partito in due, non ha piccole foglie, ma ſolamente nello lato interiore.

Supradecompoſitum: quando lo ſtelo dividendoſi in più luoghi, uniſce moltiſſime piccole foglie,

Triternatum, vel triplicato-ternatum: quando uno ſtelo ſoſtiene tre piccole foglie, di quelle, che ſon doppie a tre a tre.

Tripinnatum, vel triplicato-pinnatum: quando uno ſtelo ſoſtiene molte piccole foglie di quel genere, che abbiamo chiamato pennacchiuto.

DETERMINATIO: la determinazione proviene dal luogo, dal ſito, dall' inneſtamento, e dalla direzione. LO-

LOCUS : s' intende il luogo, in cui le foglie uniſconſi alla pianta, che ha le ſeguenti varietà.

Seminale : la foglia, che da principio era ſtata cotiledone, e ch' è la più baſſa in tutta la pianta.

Radicale : ch' è fiſſa ſopra la radice.

Caulinum : ch' è fiſſa ſopra il gambo, o tronco della pianta.

Rameum : ch' è fiſſa ſopra li rami.

Axillare, ſive ſubalare, ch' è fiſſa nel luogo, da cui eſce il ramo, cioè nelle aſcelle della pianta.

Florale: ch' è poſta preſſo al luogo, in cui naſcono i fiori.

SITUS : è la maniera, e modo, con cui ſon diſpoſte le foglie nel gambo della Pianta, e ſeco porta le ſeguenti varietà.

Stellata verticillata : a ſtella, o a fuſajuolo, quando più che due foglie circondano d'intorno il fuſto.

Terna, quaterna, quina &c. ſono della ſpecie precedente.

Oppoſita : quando due di quelle foglie, che naſcono nel gambo ſono fra loro l' una ſituata dirimpetto l' altra.

Alterna : quando le foglie naſcono l' una ſopra l' altra a gradi uguali.

Sparſa : diſperſa, quando ne naſce grandiſſimo numero in un tronco ſenz' ordine alcuno.

Conferta : folte, quando ſono così numeroſe, e ſparſe, che occupano tutti li rami, ed appena reſta ſpazio vuoto.

Im-

Imbricata: ad embrice, quando vengono coſì folte, e ritte, che in parte cuopronſi vicendevolmente fra loro.

Faſciculata: a faſcetti, quando molti fogli naſcono dall' iſteſſo punto.

Diſtica: quando tutte le foglie riguardano ſolamente due lati del ramo.

INSERTIO: è l' inneſto, ed appiccamento delle foglie, che faſſi per via della baſe, ed ha le ſequenti varietà.

Peltatum: quando lo ſtelo è inferito nel centro del deſco della foglia, e non già al margine, o alla baſe.

Petiolatum: quando lo ſtelo è appiccato all' orlo della baſe della foglia.

Seſſile: quando le foglie non hanno ſtelo, e ſono immediatamente fitte, ed attaccate al tronco della Pianta.

Decurrens: ſcorrevole, o ſlungato, quando la baſe d' un foglio, che non ha ſtelo, ſtendeſi all' ingiù per lo gambo della pianta più di quello, che naturalmente ſuole.

Amplexicaule: quando la baſe delle foglie abbraccia intorno tutti li lati del tronco.

Semiamplexicaule: è lo ſteſſo del precedente ſolamente ſi differiſce, che ne abbraccia mezzo.

Perfoliatum: intorniato, quando la baſe delle foglie cinge traſverſalmente tutto il tronco.

Connatum: congiunto, quando le foglie oppo-

ſte ſon congiunte fra loro, e ſembrano, che foſſe un ſolo foglio.

Vaginans: quando la baſe delle foglie forma un tubo cilindrico, che ricuopre il ramo.

DIRECTIO: è il movimento del ſito, che porta il foglio, e può accadere nelle ſeguenti maniere.

Adverſum: rivolto, che volge il lato non al cielo, ma a mezzo giorno.

Obliquum: quando la baſe delle foglie riguarda il cielo, e la punta piega all' orizonte.

Inflexum: che andando insù va piegandoſi verſo il tronco.

Reflexum: che andando insù rivolgeſi alla parte orizontale.

Erectum: ritto, ch' è fiſſo ſu il tronco in modo, che forma angolo ſommamente acuto.

Orizontale: che ſi allontana dal tronco ad angolo retto.

Reclinatum: quando il foglio ſi china finchè la punta oltrapaſſi la ſua baſe.

Revolutum: ripiegato, che ripiegaſi all' infuori.

Dependens: dipendente, che riguarda direttamente la terra.

Radicans: è quella ſpecie di foglio, che mette radici.

Natans: è quel foglio, che galleggia ſull' acqua.

Demerſum: è quel foglio, che ſommergeſi ſotto le acque.

FUL-

FULCRA : ſono i ſoſtegni della pianta , e ſono di numero otto ſpecie .

1. *Stipula* : ſtoppia , o ſquama, che viene attorno alla baſe delli ſteli , e de' picciuoli naſcenti .

2. *Bractea* : foglietta , o lamina , ed è il foglio, che viene vicino a fiori, differente da tutte l'altre per il colore , e figura .

3. *Spina* : ſpine , ſono le punte aguzze , che naſcono nelle piante dalla ſoſtanza del legno .

4. *Aculeus* : pungolo , parte aguzze delle piante , che ſon fitte ſu la corteccia .

5. *Cirrhus* : cirro , è un filo ſpirale , con lui la Pianta attaccaſi ad altri corpi .

6. *Glandula* : glandola , è un utricello , o capezzolo deſtinato alla ſegregazione degli umori .

7. *Pilus* : pelo condotto , eſcretorio ſetoloſo .

8. *Hybernaculum* : ſono le parti della pianta , che cuſtodiſcono il nuovo embrione dell'erba dall' eſterne ingiurie , che ſono di due ſorti .

1. *Bulbus* : bulbo , così chiamaſi quando è poſto nella parte del fuſto , che ſcende in terra , ed ha le ſeguenti varietà .

Squamoſus : cioè compoſto di laminette fatte a guiſa di tegole .

Solidus : cioè di ſoſtanza dura .

Tunicatus : che ha molte veſti , e foderi .

Articolatus : ch' è fatto di catenette incavate .

2. *Gemma* : bottone , diceſi la parte , che racchiude il nuovo embrione dell' erba , quando è

poſta ſul gambo, o tronco aſcendente dalla Pianta.

CALIX : è una parte della corteccia della Pianta, che dentro di ſe contiene il fiore, ed ha le ſeguenti varietà.

Nullus : quando la Pianta è priva di detto.

Unicus : quando è ſolitario.

Geminus : quando è doppio.

Acutus : quando le eſtremità d' eſſo terminano in punte aguzze.

Caliculatus : quando alcune foglie più piccole, e diverſe fra loro lo cingono alla baſe.

Multiflorus : quando il calice rappreſenta molti fiorellini.

Imbricatus, *ſquamoſus* : quando la ſuperficie è a forma di tegole, o di ſquame.

Monophyllus, *diphyllus &c.* cioè ad una, a due, a tre, o più foglie.

Integer : quando è ſenza frange nell' orlo.

Bifidus, *trifidus &c.* diceſi quando è diviſo fino alla medietà in due, in tre, o più frange.

Æqualis, *inæqualis* : quando porta le frange o eguali, o alternativamente le une più brevi delle altre.

Globoſus, *reflexus*, *erectus* : ſecondo la figura diceſi : rotondo, piegato, ritto.

Integerrimus, *ſerratus*, *ciliatus*, riguardo all' orlo diceſi, eguale, o ſano, con denti a ſerra, o con cigli.

Acuminatus, *obtuſus*, *unico*, *denticulo trunca-*

to:

Digitized by Google

to: diceſi quando la punta di detto calice è puntuta, ottuſa, ovvero gli manca un ſol dente.

Corolla longius, æqualis, vel brevior: riguardo alla proporzione colla corolla, ſe ſarà più grande, o eguale, o piccolo più della medeſima.

Calix floris, vel fructus: riguardo al luogo in cui è attaccato; dapoicchè ſe al fiore è legato, ſi dice di fiore; ſe al frutto, di frutto. Se diverſamente a tutta la fruttificazione tira il nome allora di *Calix fructificationis*.

Caducus: ſe dura ſino al primo sbucciar del fiore.

Decidus: ſe cade al cader delle petali.

Perſiſtens: ſe dura ſicnhè dura il frutto.

INVOLUCRUM: quando i fiori ad ombrella tengono il ſuo calice più remoto de' fiori.

PERIANTHIUM: è il calice della Pianta, ch' è vicino alla fruttificazione, o ſia la parte interiore del calice.

AMENTUM: è il calice, che viene dal recettacolo commune, e diceſi

Paleaceum, gemmaceum: quando la ſua ſoſtanza, e figura è come la paglia ſparſa di molte penne, e articolazioni.

SPATHA: ſpazzola, calice aperto per lungo, propria delle Palme.

GLUMA: è il calice proprio delle gramigne, il quale ha delle valvole, che ſono quelle pagliette, ch' eſternamente cuoprono il frutto.

CALYPTRA: coperchio, ed è il calice de'Muſchi

ſchi formato a capuccio.

VALVA: è il calice de' funghi, ch' è membranoſo, e per tutto lacero.

COROLLA: è il medeſimo fiore, cioè quelle foglie, che portano color diverſo dal verde, che prende le ſue varietà dai petali, dalla frange, dai nettari, dalla figura, dalla egualtà, dall' orlo, dal luogo, e dalla durata; riguardo alli petali, trae il nome dal numero; e perciò diceſi Monopetala, Dipetala &c.

Riguardo alle frange, ſecondo il numero, che ha; e perciò potrà dirſi bifida, trifida &c.

Riguardo alli nettari, che ſono le glandole, che ſegregano il miele, può chiamarſi Calicina, Staminia; *Antheris, ſive filamentis proxima, piſtillacea, germinis, receptaculacea, corollam coronantia &c.*

Secondo la figura diceſi, *undulata*, ondegiante; *plicata*, piegata; *revoluta*, rivolta; *torta*, intortigliata.

Secondo l' egualtà diceſi, *æqualis*, *inæqualis*, *regularis*, *irregularis*.

Riguardo l' orlo, o il margine, diceſi Crenata, Serrata &c.

Riguardo al luogo, prende in nome dal ſito dove naſce.

Secondo la durata, diceſi *perſiſtens*, *caduca*, *decidua*, come a ſuo luogo ſi diſſe.

STAMINUM FILAMENTA: ſono li geni-

nitali d' ogni fiore, che portano le ſeguenti varietà.

Capillaria: capillari.

Plana, piani; *cuneiformia*, fatti a forma di cunio; *ſpirale*, a ſpire; *ſubulata*, *emarginata*; *reflexa*, *hirſuta*, *inæqualia*, *longiſſima*, *breviſſima*; quali ſi leggono di ſopra ſpiegati.

ANTHERÆ: ſono le caſſettine, che naſcono ſu i filamenti, ed inſervono immediate alla generazione, che hanno le ſeguenti varietà.

Deiſcentia lateri: che apronſi da un lato; *baſiapice*, dinota il luogo, nel quale apronſi.

PISTILUM: è l' organo genitale femineo.

PERICARPIUM: il viſchio della Pianta ripieno di ſeme, che maturi li ſparge; ha le ſeguenti varietà; diceſi *Pericarpium nullum*, ove eſſo manca; *Unicapſulare*, che non è al di fuori diviſo; *bicapſulare*, *tricapſulare*, diviſo in due, in tre.

LOCULAMENTA: ſono le cavità interiori del pericarpio, che può eſſere biloculare, triloculare &c.

DISSEPIMENTUM: ſono le pareti delle interne diviſioni del pericarpio.

SPECIES: ſi ſentono le diverſe maniere del pericarpio, e ſono le ſeguenti.

CAPSULA: caſſettina, pericarpio incavato, che apreſi ſempre nell' iſteſſo modo.

SILIQUA: baccello, pericarpio a due valvole, in cui ſono li ſemi attaccati a tutte le due cuciture,

Digitized by Google

re, cioè alternativamente ad un lato, ed all' altro.

LEGUMEN : baccello leguminoſo, pericarpio a due valvole, in cui ſono tutti li ſemi attaccati ad un ſol lato.

CONCEPTACULUM: guſcio, pericarpio compoſto d' una ſola valvula, che apreſi per lungo, e ſtaccato dai ſemi.

DRUPA : pericarpio pieno, ſenza valvole con dentro il nocciolo.

POMUM : pomo, pericarpio pieno, che tien dentro la caſlettina, e non ha valvole.

BACCA: bacca, pericarpio pieno, e ſenza valvole, dentro del quale trovanſi li ſementi ignude.

STROBILUS : pino, pericarpio compoſto dall' amento.

SEMINA : l' ovo per la nuova generazione.

NUX : noce, o nocciolo, è quel ſeme coperto di ſoſtanza oſſea.

CORONULA : è il picciolo calice formato dal perianſio del fiore.

PAPPUS : fiocco, e diceſi *capillaris*, *ſimplex*, *plumoſus*; *Pelaceus*, come li capelli, ſemplice, peloſo, come pagliuole.

SITUS SEMINUM, *Undulanctia* : ſparſi per la polpa; *Suturæ adnexa*, attaccati all' ovo della cucitura; *columinellæ adfixa*, fitte nella colonnetta; *receptaculis inſidentia*, poſti ſopra li recettacoli.

RECEPTACULUM : è la baſe ove ſi contiene la fruttificazione, e diceſi *planum*, *convexum*, *coni-*

nicum , ſuperficie , nuda , puntata , villoſa , ſetoſa , paleacea .

HILUM : è la cicatrice , o il buco , che tiene il ſeme , per cui deve uſcire la nuova pianta .

ARILLUS : è la ſcorza eſterna , o il guſcio proprio del ſeme .

PROPAGO : è il ſeme de' muſchi privo di ſcorza .

CORCULUM : è il germe , o l' embrione della pianta , chiuſa nel ſeme .

PLUMULA : è la parte ſuperiore , e ſquamoſa del ſeme .

ROSTELLUM : è la parte ſemplice del ſeme , che ſcende ingiù .

ALA : è la membrana unita al ſeme , con cui vola , e ſpargeſi per li campi .

CLASSIS PRIMA.

MONANDRIA MONOGYNIA.

Una Stamina, *ed un Piſtilo*.

1. CANNA: cor. 6. partita, erecta; labio bipartito revoluto; ſtylus lanceolatus; corollæ adnatus; cályx 3. phyllus.

I. *Indica*: foliis ovatis, utrinque acuminatis, nervoſis; Linn. 5. p. p. 1. Sic. *Ebanu*; colitur in hortis.

2. BOERHAVIA: calyx o. cor. 1. petala, campanulata.

I. *Diffuſa*: caule diffuſo; Linn. 5. p. p. 4. colitur in horto R.P.

II. *Erecta*: caule erecto, glabro; Linn. 5. p. p. 4. colitur in horto R.P. Sic. *Boeravia*.

III. *Diandra*: glabra diffuſa, floribus diandris; Linn. 5. p. p. 4. colitur in horto R.P.

3. SALICORNIA: calyx ventricoſus, integerrimus, petala o. ſemen 2.

I. *Fruticoſa*: caule erecto fruticoſo. Linn. 5. p. p. 5. habitat in lictoribus maris, precipuè juxta viam Thærmarum, ut vulgò dicitur *alla via di San Nicola*. Sic. *Cucuddu ad arvuliddu*.

II. *Herbacia*: patula articulis apicè compreſſis. Linn. 5. p. p. 5. invenitur in lictore maris Panormi *alla Tonnara di Mondello*. Sic. & Drepanenſes vocant *Cucuddu*, & Drepani rēperitur *nelle Saline*, *e ſpiagia di San Giuliano*.

Phar. Alcali (ſoda).
Qual. Salſa.
Vis. Stimulans, diuretica, emmenagoga.
Uſus. Abſceſſus, ſcelotyrbe.
Com. Sapo Venetus, Sal ſeignette, Fel vitri.

CLASSIS SECUNDA.

DIANDRIA MONOGYNIA.

Due Stamine, ed un Piſtilo.

4. NYCTANTHES: cor.8. phylla, bacca, dicocca.
I. *Sambac*: foliis inferioribus cordatis, obtuſis, ſuperioribus ovatis acutis. Linn. 5. p. p. 8. colitur in horto R.P. Sic. *Geſminu di Arabia*.
5. JASMINUM: cor. 5. phylla; bacca, dicocca, ſemina arillata; antheræ, intra tubum.
I. *Officinale*: foliis oppoſitis pinnatis. Linn. 5. p. p. 9. colitur in hortis. Sic. *Geſminu di Napuli*.

Phar. Jaſmini (florum) oleum.
Qual. Fragans.
Vis. Uterina.
Uſus. Diſtocya.
Comp. Pulvis Cyprinus, adoramenta.

II. *Fruticans*: foliis alternis ternatis, ſimplicibuſque. Linn. 5. p. p. 9. colitur in horto R.P. Sic. *Geſminu giarnu*.

6. LIGUSTRUM: cor. 4. fida, Bacca 4. ſperma.

I. *Vulgare*: Linn. 5. p. p. 10. reperitur in tota Sicilia, & precipuè in Monteregali. Sic. *Cafè ſalvaggiu*.

Phar.
Qual.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Scorbutus, diarrhæa.
Comp. o.

7. OLEA: cor. 4. fida; laciniis ſubovatis; drupa 1. ſperma.

I. *Europæa*: foliis lanceolatis. Linn. 5. p. p. 11. ubique in Sicilia invenitur. Sic. *Alberu d' Oliva*.

Phar. Olivæ (fructus) conditæ, oleum eſpreſſum.

Qual.

Qual. Oleum pingue, blandum, inſipidum, inodorum; condita auſteræ.

Vis. Oleum obtundens, emolliens, condita; tonica, ſtomachica.

Uſus. Venena, colica, diſſenteria, rheumatiſmus, theneſmus, tuſſis, morſus canis rabidi.

Comp. o.

8. SYRINGA: cor. 4. fida; capſula; 2. locularis.

I. *Laciniata*: foliis lanceolatis, integris, diſſectiſque. Linn. 5. p. p. 12. colitur in horto R.P. Sic. *Geſminu, o Siringa turchina*, o pure *Lilach*.

9. CIRCEA: cor. 2. petala; cal. diphyllus, ſuperus, ſemen 1. 2. loculare.

I. *Lutetiana*: caule erecto; racemis pluribus. Linn. 5. p. p. 12. colitur in horto R.P. Sic. *Circea*.

10. VERONICA: cor. limbo 4. partito, Lacinia infima; anguſtiore capſula 2. loculari.

I. *Spuria*: ſpicis terminalibus; foliis ternis inæqualiter ſerratis. Linn. 5. p. p. 13. reperitur in horto R.P. Sic. *Veronicu maſculu*.

II. *Officinalis*: ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. Linn. 5. p. p. 14. adeſt in horto R.P. Sic. *Erba veronica*.

Phar. Veronicæ herba; conſerva, ſyrupus, aqua.

Qual. Stiptica.

Vis. Adſtringens, vulneraria, tonica.

Uſus.

Uſus. Cachexia.
Com. o.

III. *Beccambunga*: racemis lateralibus, foliis ovatis planis; caule repente: Linn. 5. p. p. 16. habitat in undatis locis. Sic. *Beccambunga*.

Phar. Beccambungæ herba; conſerva, aqua.
Qual. Subinſipida, inodora, oleracea.
Vis. Diuretica, diſcutiens.
Uſus. Scorbutus.
Comp. o.

IV. *Anagallis aquatica*: racemis lateralibus; foliis lanceolatis ſerratis; caule erecto. Linn. 5. p. p. 16. reperitur in locis humidiuſculis. Sic. *Beccambunga*; & hæc eſt illa, qua omnes utuntur in noſtris officinis pro vera Beccambunga.

V. *Scutellata*: racemis lateralibus, pedicellis, pendulis; foliis linearibus integerrimis. Linn. 5. p. p. 16. adeſt in umbroſis. Sic. *Veronichella*.

VI. *Auſtriaca*: racemis lateralibus; foliis lineari-lanceolatis, pennato-dentatis. Linn. 5. p. p. 17. colitur in horto R.P.

VII. *Arvenſis*: floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus. Linn. 5. p.p. 18. redundat ſecùs viam juxta Urbem noſtram.

VIII. *Hederifolia*: floribus ſolitariis; foliis cordatis planis, quinquelobis. Linn. 5. p. p. 19. ad-

hæ-

hæret muris noſtræ Urbis. Sic. *Murſillina piluſa*.

IX. *Incana*: ſpicis terminalibus; foliis oppoſitis crenatis, obtuſis, caule erecto tomentoſo. Linn. 5. p. p. 14. colitur in horto R.P.

X. *Sibirica*: ſpicis terminalibus; foliis ſeptenis verticillatis; caule ſubhirto. Linn. 5. p. p. 12. colitur in horto R.P.

XI. *Chamedrys*: racemis lateralibus; foliis ovatis ſexilibus rugoſis, dentatis; caule debili. Linn. 5. p. p. 17. ſponte naſcitur in Clauſtro divi Antonii Patavini Panormi. Sic. *Vironichella minuta*.

11. JUSTICIA: cor. rigens, caps, 2. locularis; ſtamina antera ſingulari.

I. *Adhathoda*: arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis perſiſtentibus, corollarum galea concava. Linn. 5. p. p. 20. obſervatur in horto R.P.

12. GRATIOLA: cor. irregularis; ſtamina, 2. ſterilia; caps 2. locularis; cal. 7. phyllus, 2. exterioribus patulis.

I. *Officinalis*: nectario cylindraceo; longitudine petali. Linn. 5. p. p. 20. habetur in horto R.P.

Phar. Gratiolæ herba darg. 1.

Qual. Amara, nauſeoſa.

Vis. Purgans, vomitoria, emmenagoga, anthelminthica.

Uſus. Diſſenteria, hydrocephulus.

Com. Enemata.

13.

13. VERBENA: cor. infundibuli - formis, ſubæqualis, curva; calyx unico dente truncato; ſemina 2. ſive 4. ſtamina 2. ſive 4.

I. *Jamaicenſis*: ſpicis longiſſimis carnoſis, nudis foliis ſpatulato - ovatis ſerratis, caule hirto. Linn. 5. p. p. 27. habetur in horto R.P.

II. *Nodiflora*: tetranda ſpicis capitato - conicis. Linn. 5. p. p. 28. abundat in tota Sicilia in locis humidis, & partialiter in Horeto flumine.

III. *Urticifolia*: tetranda, ſpicis filiformibus paniculatis; foliis indiviſis, ovatis, ſerratis, acutis, petiolatis. Linn. 5. p. p. 29. videtur in horto R.P.

IV. *Officinalis tetranda*: ſpicis filiformibus paniculatis; foliis multifido - laciniatis; caule ſolitario. Linn. 5. p. p. 29. abundè oritur ſecus vias. Sic. *Birbina*.

Phar. Verbenæ herba, aqua.
Qual. Subinſipida, inodora.
Vis. Adſtringens, vulneraria.
Uſus. Ophthalmia, febres intermittentes.
Comp. o.

V. *Spuria tetranda*: ſpicis filiformibus; foliis multifido - laciniatis, caulibus numeroſis. Linn. 5. p. p. 29. ortum habet in horto R.P.

VI. *Mexicana diandra*: ſpicis laxis; calycibus fructus reflexis; rotundato-didimis, hiſpidis. Linn. 5. p. p. 28. adeſt in horto R.P.

14.

14. LYCOPUS: cor. 4. fida; lacinia unica; emarginata; ſtamina diſtantia ſemina 4. retuſa.

I. *Europæus*: foliis ſinuato-ſerratis. Linn. s. p. p. 30. abundat ubique prope flumina, & rivulos. Sic. *Marrubbiu aquaticu*; o ſia *Strigaredd a d' acqua*.

Vis. Refrigerans, adſtringens.
Uſus. Dyarrhæa.
Comp. o.

15. ROSMARINUS: cor. inæqualis; filam: longa; curva, ſimplicia, cum dente, labio ſuperiore 2. partito.

I. *Officinalis*: Linn. s. p. p. 33. oritur in tota Sicilia. Sic. *Roſa marina*.

Phar. Roris marini herba, aqua, ſemina oleum ſtillat.
Qual. Spirans.
Vis. Excitans, nervina, tonica, ſtomachica, reſolvens.
Uſus. Syncope, aſthma, hyſteria, apoplexia, tertiana.
Comp. Mel anthoſatum.

16. MONARDA: cor. inæqualis, labio ſuperiore lineari filam: involvente ſemina 4.

I. *Fiſtuloſa*: capitulis terminalibus; caule obtu-

tuſangulo. Linn. s. p. p.32. ſervatur in horto R.P.

17. SALVIA: cor. inæqualis, filam. tranſverſæ, pedicello affixa.

I. *Egyptiaca*: foliis lineari-lanceolatis denticulatis, floribus pedunculatis. Linn. s. p. p. 33. poſſidetur in horto R.P.

II. *Officinalis*: foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis; floribus ſpicatis; calycibus acutis. Linn. s. p. p. 34. eſt comunis apud omnes. Sic. *Sarvia*.

Phar. Salviæ herba; aqua, ſpir. oleum ſtillat.
Qual. Spirans, amara.
Vis. Adſtringens, tonica, nervina, ſtomachica, uterina.
Uſus. Timor, languor, leucorrhea, ſenectus.
Comp. Pulvis ſternutatorius viridis.

III. *Horminum*: foliis obtuſis, crenatis; bracteis ſummis ſterilibus, majoribus coloratis. Linn. s. p. p. 34. diffunditur per totam Siciliam. Sic. *Orminu*.

Phar. Hormini ſemina.
Qual. Spirans, amaricans.
Vis. Mucilaginoſa.
Uſus. Ophthalmia.
Comp. o.

IV.

IV. *Sylveſtris*: foliis cordato - lanceolatis, undatis, biſerratis, maculatis, acutis, bracteis coloratis, flore brevioribus. Linn. s. p. p. 34. in tota Sicilia abundat. Sic. *Gentilgalla*.

V. *Verbenaca*: foliis ſerratis, ſinuatis, leviuſculis; corollis calyce anguſtioribus. Linn. s. p. p. 36. ubique in Sicilia.

VI. *Clandeſtina*: foliis liratis pinnati - fidis rugoſiſſimis; ſpica obtuſa, corollis calyce anguſtioribus. Linn. s. p. p. 36. naſcitur in noſtris hortis. Sic. *Orminu pilligrinu*.

VII. *Canarienſis*: foliis haſtato - triangularibus, oblongis, crenatis obtuſis. Linn. s. p. p. 36. colitur in horto R. P. Sic. *Orminu majuri*.

VIII. *Sclarea*: foliis rugoſis cordatis, oblongis, villoſis, ſerratis, bracteis floralibus, calyce longioribus concavis acuminatis. Linn. s. p. p. 36. redundat in tota Sicilia. Sic. *Matricala*.

Phar. Sclareæ f. gallitichris herba.

Qual. Spirans.

Vis. Fortior ſalviæ ſtimulans, exhilarans, ſternutatoria, reſolvens.

Uſus. Leucorrhea, hyſteria, colica.

Comp. o.

IX. *Pinnata*: foliis compoſitis pinnatis. Linn. s. p. p. 36. aſſervatur in horto R.P.

X. *Diſermas*: foliis cordato - oblongis, eroſis,

ſtaminibus corollam æquantibus. Linn. s. p. p. 36. vegetat in horto R.P.

XI. *Aurea*: foliis ſubrotundis integerrimis baſi-truncatis, dentatis. Linn. s. p. p. 38. ornat. hortum R.P.

XII. *Nutans*: foliis cordatis inæqualiter baſi excisis, caule ſubnudo. ſpicis ante floreſcentiam cernuis. Linn. s. p. p. 39. exſtat in horto R.P.

XIII. *Indica*: foliis cordatis acutè crenatis; ſummis ſeſſilibus, verticillis ſubnudis remotiſſimis. Linn. s. p. p. 37. obſervatur in horto R.P.

XIV. *Dominica*: foliis cordatis obtuſis ſubtomentoſis; corollis calyce anguſtioribus. Linn. s. p. p. 35. obſervatur in horto R.P.

Digynia due Piſtili.

18. ANTHOXANTHUM: cal. gluma 2. valvis, 1. flora cor. gluma 2. valvis acuminata; ſem. 1.

I. *Odoratum*: ſpica oblonga ovata, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus. Linn. s. p. p. 40. naſcitur in oppido divi Stephani propè collem, ut vulgo dicitur *lu Bancu*. Sic. *Gramigna odoruſa, chi vola cu lu ventu*.

CLAS-

CLASSIS TERTIA.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

Tre Stamine, ed un Piſtilo.

19. VALERIANA: cor. 5. fida, baſi gibba, cal. o. ſem. 1.

I. *Rubra*: flor. monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. Linn. s. p. p. 44. ubique in Sicilia ſaliet Montes. Sic. *Valeriana ruſſa*.

II. *Calcitrapa*: flor. monandris, foliis pinnatifidis. Linn. s. p. p 44. deſcendit uſque ad mare, & precipuè *nella ſpiaggia* ut vulgò dicitur *di Mondello*.

III. *Officinalis*: floribus tetrandris, foliis omnibus pinnatis. Linn. s. p. p. 45. diſſeminata in hortis. Sic. *Valeriana ſilveſtri*.

Phar. Valerianæ min. radix drag. 2.
Qual. Hircoſo - felina, amara.
Vis. Narcotica, anthiſpaſmodica, ſudorifera, diuretica, purgans.
Uſus. Epilepſia, hyſteria, hemopthiſis.
Comp. o.

IV. *Phu*: floribus triandris, foliis caulinis pinnatis radicalibus indiviſis. Linn. s. p. p. 45. eſt commu-

munis in hortis. Sic. *Baddariana majuri*.

Phar. Phu. (Valerianæ maj.) radix herba.
Qual. Antecedentis.
Vis. Antecedentis, vulneraria.
Uſus. Antecedentis.
Comp. Andromach, mithridatium.

V. *Tuberoſa*: flor. triandris, foliis lanceolatis integerrimis caulinis baſi-pinnatis. Linn. s. p. p. 45. naſcitur in Monte Maronis. Sic. *Nardu muntanu*.

VI. *Locuſta*: floribus triandris, caule dicotomo, foliis linearibus. Linn. s. p. p. 47. in tota Sicilia, precipuè in ruderatis abundat. Sic. *Lattuchedda modda*, *o ſpezza quartara*.

20. CNEORUM: cor. 3. petala, cal. tridentato, bacca tricocca.

I. *Tricoccum*: Linn. s. p. p. 49. apud omnes in Sicilia. Sic. *Timilea*.

21. CROCUS: cor. 6. petalo-idea erecto; patula ſtigmata convoluta colorata.

I. *Sativus*: ſpatha univalvi radicali, corolla tubo longiſſimo. Linn. s. p. p. 50. eſt univerſalis in Sicilia. Sic. *Zafarana*.

II. *Vernus*: lati-folius. Linn. s. p. p. 50. univerſaliter in Regno & in receſſu S. Mariæ de Jeſu P. Sic. *Zafarana ſarvaggia*.

Phar.

Phar. Croci orient. (ſtigma) ſcrup. 1. & ſemis; pulv tinct. eſtrat. gr. XV.

Qual. Fragans, ſubaromat. lactaria, urinaria, luteo - tinctoria.

Vis. Anodina, ſoporifera, exhilarans, reſolvens, uterina, pellens, emmenagoga, exanthematica.

Uſus. Icterus, dyſmonorrhæa, vomitus, dyſenteria.

Comp. Andromach. mitridat. philoa; benedict. orvietan. hiera; confect. hyancinth. pulv. comitiſs. troch - carabe; laudani; elix. propriet. pil ammon. pil ruffi; pil cyno-gloſs. oleum ſcorp. mag. unguent. aureum; empl. oxycroc. empl. melilot. empl. galban. empl. diachyl. compoſ.

22. IXIA: cor. 6. petalo - idea patens, ſtigm. 3. ſimplicia.

1. *Bulbocodium*: ſcapo 1. floro breviſſimo; foliis linearibus. Linn. s. p. p. 51. in monte Maronis naſcitur ſecus viam, quæ ducit, ut vulgo dicitur *a li favari*.

23. GLADIOLUS: cor. 6. petalo - idea, pet. ſuperioribus 3. convergentibus.

1. *Communis*: foliis enſi - formibus, flor. diſtantibus. Linn. s. p. p. 52. animat totam Siciliam. Sic. *Cutiddu33i*.

24. ANTHOLYZA: cor. 6. fida, tubuloſa, recurvata.

1. *Rin-*

I. *Ringens* : cor. labiis divaricatis : fauce compreſſa. Linn. s. p. p. 54. reperitur in horto R.P. Sic. *Cutidduzzi fruſteri*.

25. IRIS : cor. 6. petolo - idea, pet. alternis reflexis, ſtigma petalo - ideum.

Barbate, nectariis petalorum reflexorum.

I. *Suſiana* : corolla barbata, caule foliis longiore unifloro. Linn. s. p. p. 55. invenitur in hortis. Sic. *Turbanti di ſcavu*.

II. *Germanica* : corollis barbatis, caule foliis longiore multi - floro, floribus inferioribus pedunculatis. Linn. s. p. p. 55. redundat ubique. Sic. *Spatulidda*.

Phar. Ireos noſtratis radix fæculæ.
Qual. Acris.
Vis. Diuretica, hydragoga, emmenagoga, errhina.
Uſus. Hydrops, edema.
Comp. o.

Corollis imberbibus.

III. *Pſeudoacorus* : cor. imberbibus, pet. inferioribus, ſtigmate minoribus, fol. enſi - formibus. Linn. s. p. p. 56. creſcit in humidis. Sic. *Acorù fauſu, o ſpatulidda giarna*.

Phar. Acori, paluſtris radix.

Qual.

Qual. Inſipida, ſubſtiptica.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Scelotyrbe.
Comp. o.

IV. *Fetidiſſima*: cor. imberbibus; pet. inferioribus patentiſſimis; caule uniangulato; fol. enſiformibus. Linn. s. p. p. 57. diſperſa per campos. Sic. *Spatula fetida*, o *Ricuttaria*.

V. *Graminea*: cor. imberbibus; germinibus ſexangularibus; caule ancipiti; fol. linearibus. Linn. s. p. p. 58. ubique videtur. Sic. *Spatulidda minuri*.

VI. *Tuberoſa*: cor. imberbibus; foliis tetragonis. Linn. s. p. p. 58. in horto R. P. aſſervatur. Sic. *Ermodattilu*.

Phar. Hermodactyli radix drag. 11.
Qual. Inodora, dulceſcens acris.
Vis. Purgans, mundificans.
Uſus. Reumatiſmus, amauroſis.
Comp. o.

VII. *Siſyrinchium*: cor. imberbibus; foliis canaliculatis, bulbis geminis; ſuperimpoſitis. Linn. s. p. p. 59. colitur in horto R. P. Sic. *Spatulidda fruſtera*.

VIII. *Verſicolor*: cor. imberbibus; germinibus ſubtrigonis; caule tereti flexuoſo; fol. enſifor-

mibus. Linn. s. p. p. 57. adnotat montem Maronis. Sic. *Spatulidda di muntagna cu ſciuri di cchiù culuri*.

IX. *Verna*: cor. imberbibus, caule unifloro foliis breviore; radice fibroſa. Linn. s. p. p. 58. ſternitur per viam Panormi, quæ ducit ad Monaſterium, ut vulgò dicitur *di San Martinu*.

26. COMMELINA: cor. 6. petala, pet. 3. vel 4. calyci-formibus, nectaria, cruciata, petiolata.

I. *Communis*: cor. inæqualibus, fol. ovato-lanceolatis acutis, caule repente glabro.

Flores Graminei.

27. SCHOENUS: glumæ paleaceæ uni-valves congeſtæ; cor. o. ſem. 1. ſubrotundum inter glumas.

I. *Mariſcus*: culmotereti, foliis margine, dorſoque aculeatis. Linn. s. p. p. 62. habitat in paludibus. Sic. *Siparu longu ſenza oduri*.

II. *Nigricans*: culmotereti nudo; capitulo-ovato, involucri diphilli, valvula altera ſubulata longa. Linn. 5. p. p. 64. colit paludes. Sic. *Juncu cu ſimenza di miliunſoli*.

28. CYPERUS: cor. o. cal. paleis diſticis, ſem. nudum.

I. *Longus*: culmotriquetro folioſo, umbella folioſa, ſupra decompoſita, pedunculis nudis, ſpicis al-

alternis. Linn. s. p. p. 67. adeſt in locis humidis. Sic. *Juncu odoratu*, o *Juncu marinu*.

II. *Eſculentus*: culmo triquatro nudo, umbella folioſa, radicibus tuberibus ovatis, zonis imbricatis. Linn. s. p. p. 57. ſeritur in Sicilia. Sic. *Cabbaſiſi di Trapani*.

III. *Glomeratus*: culmo triquetro nudo; umbella trifilla ſupra decompoſita; ſpicis glomerato rotundatis; ſpiculis ſubulatis. Linn. s. p. p. 68. vertitur in paludibus. Sic. *Ziparu pungenti*.

IV. *Odoratus*: culmo triquetro nudo; umbella decompoſita, ſimpliciter folioſa, pedicellis diſtice ſpicatis. Linn. 5. p. p. 68. cuſtoditur in horto R. P.

V. *Fuſcus*: culmo triquetro nudo: umbella trifida, pedunculis ſimplicibus inæqualibus; ſpicis confertis linearibus. Linn. s. p. p. 69. diſperſus in pratis humidis; Panormi præcipuè ut vulgo dicitur *ſutta lu Ponti di San Giuvanni Libruſi*.

VI. *Papyrus*: culmo triquetro nudo; umbella ſimplici folioſa, pedunculis ſimpliciſſimis vaginatis diſticè ſpicatis. Linn. s. p. p. 70. in pluribus locis Siciliæ reperitur. Sic. *Papiru*.

29. SCIRPUS: glumæ paleaceæ undique imbricatæ, cor. o. ſem. 1. imberbe.

I. *Paluſtris*: culmo tereti nudo; ſpica ſubovata terminali. Linn. s. p. p. 70. ſepelitur in foſſis inundatis. Sic. *Juncu cu li tiſticeddi di cuda di cavaddu*.

II. *Ceſpitoſus*: culmoſtrigato nudo; ſpica bivalvi terminali longitudine calycis; radicibus ſquamula interſtinctis. Linn. s p. p. 71. amat paludes ceſpitoſas. Sic. *Ziparu*, o *Juncu di muntagna majuri*.

III. *Acicularis*: culmotereti nudo ſetiformi; ſpica ovata terminali, bivalvi; ſeminibus nudis. Linn. s. p. p. 71. bibit aquas criſtallinas. Sic. *Junchiceddu minuri*, *e picciriddu*.

IV. *Lacuſtris*: culmotereti nudo; ſpicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. Linn. s. p. p. 72. gaudet fluvialibus. Sic. *Juncu groſſu quantu un jiditu*.

V. *Supinus*: culmotereti nudo; ſpicis ſeſſilibus, in medio culmo glomeratis. Linn. s. p. p. 73. elegit locum propè flumen Oretum, ut communiter dicitur *a Ponti ruttu*.

30. LYGEUM: cor. 2. bivalves; cal. ſpatha; ſem. 2. loculare.

I. *Spartum*: Linn. s. p. p. 78. ſeritur in horto R. P. Sic. *Spartu*.

Digynia due Piſtili.

31. SACCHARUM: cal. o. ejuſque loco lanugo.

I. *Officinarum*: flor. paniculatis. Linn. s. p. p. 79. plantatur in campis. Sic. *Cannameli*.

Phar.

Phar. Saccarum canarienſe candidum, ſyrupus.

Qual. Dulciſſima, inodora, mitiſſima, culinaris, uſitatiſſima.

Vis. Edulcorans, relaxans, calefaciens, expectorans, vulneraria.

Uſus.

Comp. Omnes confectiones, condita, conſervæ, ſyrupi.

32. PHALLARIS: cal. 2. valvis; valvis carinatis æqualibus corollam includentibus.

I. *Canarienſis*: panicula ſubovata, ſpici-formi, glumis carinatis, muticis. Linn. s. p. p. 79. ſeritur ubique. Sic. *Scagghiola*.

Phar. Canarienſe ſemen.

Qual. Farinacea.

Vis. Nutriens.

Uſus. Aviculis.

Comp. o.

II. *Aquatiqua*: panicula ovato-oblonga, ſpiciformi, glumis carinatis lanceolatis. Linn. s. p. p. 79. habitat in paludibus. Sic. *Mazzulina cu la ſpica longa*.

III. *Arundicacea*: panicula oblonga ventricoſa. Linn. s. p. p. 80. abſconditur ſub humidis. Sic. *Scagghiola ſarvaggia*, o *mazzulina minuri*.

33. PANICUM: cal. 3. valvis, tertio dorſali minore.

I. *Polyſtachion*: ſpicis teretibus, involucellis uni-floris, faſciculato-ſetoſis, culmis erectis ſupernè ramoſis. Linn. s. p. p. 82. in flumine oreto naſcitur. Sic. *Gramigna cu xiuriddi ncarnati*.

II. *Verticillatum*: ſpica verticillata, racemulis quaternis, involucellis uni-floris, biſetis, culmis diffuſis. Linn. s. p. p. 82. eradicat in humidis. Sic. *Gramigna di li vutti d' acqua*.

III. *Italicum*: ſpica compoſita; ſpiculis glomeratis, ſetis immixtis, pedunculis hirſutis. Linn. s. p. p. 83. ubique invenitur. Sic. *Mpiccicalora*.

IV. *Viride*: ſpica tereti, involucellis, bifloris faſciculato-piloſis, ſeminibus nervoſis. Linn. s. p. p. 83. eſt comunis. Sic. *Mpiccicalora di margi*.

V. *Crus Galli*: ſpicis alternis, conjugatiſque, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari. Linn. s. p. p. 83. vivit in locis humidis, & præcipue in Oreto flumine. Sic. *Mpiccicalora cu la ſpica ramuſa*.

VI. *Sanguinale*: ſpicis digitatis baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. Linn. s. p. p. 84. in omnibus campis. Sic. *Gramigna di margi*.

VII. *Dactylon*: ſpicis digitatis patentibus, baſi interiore villoſis, floribus ſolitariis, ſarmentis repentibus. Linn. s. p. p. 85. ubique diffunditur. Sic. *Gramigna vera, o cu la radica caddozzi caddozzi*.

Phar.

Phar. Graminis radix aqua.

Qual. Dulcis, inodora.

Vis. Nutriens, diuretica, mundificans, anthelmintica.

Uſus. Sterilitas, obſtructio viſcerum.

Comp. Radices aperientes minores.

Panicum miliaceum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus. Linn. s. p p. 86. colitur in hortis. Sic. *Migghiu veru fruſteri*.

Phar. Milii ſemina.

Qual. Farinacea, inſipida.

Vis. Nutriens, flatulenta.

Uſus.

Comp. o.

34. PHLEUM: cal. 2. valvis, truncus mucronatus, ſeſſilis.

I. *Pratenſe*: ſpica cylindrica longiſſima, culmo recto. Linn. s. p. p. 87 naſcitur in oppido divi Stephani, in verſuris, & pratis, & præſertim in loco, qui dicitur *Quiſquina*. Sic. *Gramigna cu la ſpica a candila di picuraru*.

II. *Nodoſum*: ſpica cylindrica, baſi ſterili, culmo adſcendente, radice bulbifera. Linn. s. p. p. 88. reperitur in oppido Ucriæ in plano ſic dicto *del Campo*.

III. *Arenarium*: ſpica ovata, ciliata, caule ramo-

moſo. Linn. s. p. p. 88. habitat in maritimis Pactentium. Sic. *Gramigna di ripa di mari*.

35. ALOPECURUS: cal. 2. valvis, cor. univalvis, apice ſimplici.

I. *Pratenſis*: culmo ſpicato erecto, glumis villoſis. Linn. s. p. p. 88. eſt comunis. Sic. *Cuda di ſurci*.

II. *Agreſtis*: culmo ſpicato erecto, glumis nudis. Linn. s. p. p. 89. flectitur ad pedes murium. Sic. *Cuda di ſurci cu la ſpica modda comu ſita*.

36. MILIUM: cal. 2. valvis, ventricoſis corollam majoribus.

I. *Effuſum*: floribus paniculatis diſperſis muticis. Linn. s. p. p. 90. ortum amat in nemore, quod dicitur *di lu Cappidderi*. Sic. *Migghiuzzu di muntagna*.

II. *Paradoxum*: ſlor. paniculatis, ariſtatis. Linn. s. p. p. 90. naſcitur in Vignetis. Sic. *Nigghiu*, o *migghiuzzu*.

37. AGROSTIS: cal. 2. valvis acutis, corolla brevioribus.

I. *Spica*: venti-petalo exteriore exerente, ariſta recta, ſtricta, longiſſima. Linn. s. p. p. 91. involvitur inter ſegetes. Sic. *Filaccina piluſa*.

II. *Arundinacea*: panicula oblonga, petalo exteriore baſi villoſo; ariſta torta, calyce longiore. Linn s p. p. 91. reſpicit viam Cœnobii Sancti Spiritus, quæ ducit ad flumen. Sic. *Cannizzuledda cu la ſpica ſituſa*,

III.

III. *Calamagroſtis*: panicula incraſſata, petalo exteriore toto lanato, apice ariſtato, caule ramoſo. Linn. s. p. p. 92. elegit montem Maronis, & locum, qui a rudicolis nuncupatur *lu chianu di la battagghia di Pitralia*. Sic. *Gramigna*, o *cannizzuledda minuri*.

IV. *Canina*: calycibus coloratis petalorum, ariſta dorſali recurva, culmis proſtratis ſubramoſis. Linn. s. p. p. 92. circumdat montem, ut vulgo dicitur *di Cammarata*.

Muticæ.

V. *Capillaris*: panicula capillari patente, calycibus ſubulatis æqualibus, hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. Linn. s. p. p. 93. ſalit montem ut vulgo dicitur *la Pizzuta*, ex illa parte auſtrali.

VI. *Minima*: panicula mutica fili-formi. Linn. s. p. p. 93. inter ſegetes ubique, & precipue in oppido Ucriæ, in ea parte dicta *lu Pizzu di lu Corvu*.

38. AIRA: cal. 2. valvis, floſculi abſque rudimento tereti.

I. *Ceſpitoſa*: fol. planis, panicula patente, petalis baſivilloſis, ariſtatiſque, ariſta recta brevi. Linn. s. p. p. 96. per totam Siciliam. Sic. *Filaccina*.

II. *Montana*: fol. ſetaceis, panicula anguſtata: floſculis baſipiloſis ariſtatis: ariſta tortili longiore.

H Linn.

Linn. s. p. p. 96. eminet in montuoſis, & precipue in monte Roſarum Bisbonæ.

39. MELICA: cal. 2. valvis, rudimento tertii inter floſculos.

I. *Cyliata*: floſculi inferioris petalo exteriore ciliato. Linn. s. p. p. 97. ludit in collibus ſaxoſis, precipuè in oppido Ucriæ, ut vulgo dicitur *lu Pizzu di cucuddu*. Sic. *Gramignedda ſimili a l' avena*.

40. POA: cal. 2. valvis, cor. ovata, valvulis acutiuſculis.

I. *Aquatica*: panicula diffuſa, ſpiculis ſex-floris linearibus. Linn. s. p. p. 98. naſcitur in fluminibus, & præſertim in illo ſic dicto *del Muojo*.

II. *Trivialis*: panicula ſubdiviſa, ſpiculis trifloris, baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. Linn. s. p. p. 99. apud omnes.

III. *Pratenſis*: panicula diffuſa, ſpiculis quinque-floris, glabris, culmo erecto tereti. Linn. s. p. p. 99. eſt communis.

IV. *Rigida*: panicula lanceolata, ſubramoſa, flor. alternis ſecundis. Linn. s. p. p. 100. ubique videtur. Sic. *Sagna naſu*.

V. *Eragroſtis*: panicula patenti, pedicellis flexuoſis, ſpiculis ſerratis decem-floris. Linn. s. p. p. 100. abundat undique. Sic. *Gramigna cu la ſpica, chi odura di filici*.

VI. *Anguſti-folia*: panicula diffuſa: ſpiculis quadri-floris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. Linn.

Linn. s. p. p. 99. ubique.

41. BRIZA: cal. 2. valvis, cor. cordata, valvis ventricoſis.

I. *Minor*: ſpiculis triangulis: calyce floſculis longiore. Linn. s. p. p. 102. naſcitur in campis. Sic. *Cuſſiteddi*, o *ciancianeddi picciriddi*,

II. *Media*: ſpiculis ovatis, calyce floſculis breviore. Linn. s. p. p. 103. videtur in ruderatis. Sic. *Cuſſiteddi a pannocchia vranchi, e virdizzi*

III. *Maxima*: ſpiculis cordatis, floſculis ſeptendecim. Linn. s. p. p. 103. floret ubique in pratis ſicc[i]oribus. Sic. *Cuſſiteddi*, o vero *Ciancianeddi vranchi*, o *Panareddi ruſſigni*

42. DACTYLIS: cal. 2. valvis, valva majore, longiore compreſſa, carinata.

I. *Glomerata*: panicula ſecunda glomerata. Linn. s. p. p. 105. videtur diverſis in locis, & precipuè in monte divi Martini Panormi. Sic. *Affucavaddi.*

43. CYNOSURUS: cal. 2. valvis multiflorus, recep. proprium uni-laterale foleaceum.

I. *Criſtatus*: bracteis pinnatifidis. Linn. s. p. p. 105. floreſcit in valle divi Martini Panormi. Sic. *Gramignedda cu la ſpica a ghirlandali ſpinuſa*

II. *Echinatus*: bracteis pinnato-paleaceis ariſtatis. Linn. s. p. p. 105. colitur in horto R. P.

III. *Aureus*: paniculae ſpiculis ſterilibus, pedunculis ternatis, floribus ariſtatis. Linn. s. p. p. 107. ſecus vias Panormi abundat. Sic. *Grami-*

H 2 *gned-*

guedda picciridda cu la ſpica comu avena.

44. FESTUCA: cal. 2. valvis, cor, oblonga, valvis mucronatis.

I. *Ovina*: panicula ſecunda coartata ariſta, culmo teragono nudiuſculo, foliis ſetaceis. Linn. s. p. p. 108. ſalit colles apricos. Sic. *gramigna cu la ſpica puntuta comu augghiola.*

II. *Duriuſcula*: panicula ſecunda oblonga: ſpiculis ſex-floris oblongis lævibus: foliis ſetaceis. Linn. s. p. p. 108. videtur in pratis ſiccis, in oppido Ucriæ in monte Caſtello.

III. *Myuros*: panicula ſpicata nutante, calycibus minutiſſimis muticis: floribus ſcabris longius ariſtatis. Includitur in horto R. P.

IV. *Bromoides*: panicula ſecunda, ſpiculis erectis lævibus, calycis altera valvula integra, altera ariſtata. Linn. s. p. p. 106. honoratur in locis incultis.

V. *Elatior*: panicula ſecunda erecta: ſpiculis ſubariſtatis exterioribus teretibus. Linn. s. p. p. 111. eminet in pratis ſteriliſſimis. Sic. *Buſi*, o *torcia di povir' omu.*

45. BROMUS: cal. 2. valvis; cor. oblonga, valvis ſub apice ariſtatis.

I. *Secalinus*: panicula patente, ſpiculis ovatis, ariſtis rectis. Linn. s. p. p. 112. naſcitur in agris Secalinis, & precipue ut vulgo dicitur a *Munticuocciu.*

II. *Sterilis*: panicula patula: ſpiculis oblongis:

di-

diſticis, glumis ſubulato-ariſtatis. Linn. s. p. p. 113. gaudet ſilvis.

III. *Arvenſis*: panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis. Linn. s. p. p. 113. ſe immiſcet ſegetibus, in oppido divi Stephani in illa parte dicta *la Finucchiara*.

IV. *Tectorum*: panicula nutante, ſpiculis linearibus: amat ſiccos colles apud omnes.

V. *Diſtachyos*: ſpicis duabus erectis alternis. Linn. s. p. p. 115. format viam Sancti Spiritus Panormi, quæ ducit ad flumen Oretum.

46. STIPA: cal. 2. valvis, cor. ariſta terminale inarticulata.

I. *Pinnata*: ariſtis lannatis. Linn. s. p. p. 115. ſervatur in horto R. P. Sic. *Gramigna cu la ſpica a turbanti di Turcu*.

II. *Tenaciſſima*; ariſtis baſi, piloſis, panicula ſpicata; foliis filiformibus. Linn. s. p p. 116. ſternitur in plano Sancti Spiritus Panormi. Sic. *Gramigna cu la ſpica lucenti*.

47. AVENA: cal. 2. valvis cor. oblonga, valvis dorſo ariſta contorta.

I. *Sativa*: paniculata, calycibus diſpermis, ſeminibus lævibus: Linn. s. p. p. 118. ſeritur per totam Siciliam: Sic. *Ina*, o *Avena*.

Phar. Avena excorticata.
Qual. Farinacea inſipida.
Vis. Refrigerans: magis quam ordeum.

Uſus.

Uſus. Febres.
Comp. o.

II. *Nuda*: paniculata calycibus tri-floris, recep. calycem excedente, petalis dorſo ariſtatis. Linn. s. p. p. 118. indiſcriminatim feritur.

III. *Sterilis*: calycibus quinque-floris, exterioribus floſculis ariſtiſque baſi piloſis, interioribus muticis. Linn. s. p. p. 118. habitat ubique. Sic. *Jna ſarvaggia nivura*.

IV. *Fatua*: paniculata, calycibus tri-floris, floſculis omnibus baſi piloſis, ariſtis totis lævibus. Linn. s. p. p. 118. abundat ubique. Sic. *Jna ſarvaggia, chi la dunanu a li veſtii*.

48. ARUNDO: cal. 2. valvis, cor. baſi-lanata mutica.

I. *Donax*: calycibus tri-floris panicula diffuſa. Linn. s. p. p. 120. plantatur apud omnes. Sic. *Canni di ſtennini*.

II. *Phragmitis*: calycibus quinque floris, panicula laxa. Linn. s. p. p. 120. Natat. in fluminib. Sic. *Cannizzola di margiu*.

III. *Epigeyos*: calycibus uni-floris, panicula erecta, foliis ſubtuſglabris. Linn. s. p. p. 120. eminet in collibus aridis. Sic. *Cannizzola di gaji, o di muntagna*.

IV. *Arenaria*: calycibus uni-floris, foliis involutis, mucronato-pungentibus. Linn. s. p. p. 121. ornat littora Urbis Saccæ. Sic. *Cannizzola di ripa di mari*.

16.

49. LOLIUM: cal. lateralis, multi-florus univalvis, ſolitarius.

I. *Perenne*: ſpica mutica, ſpiculis compreſſis multi-floris. Linn. s. p. p. 122. naſcitur in locis ſterilibus. Sic. *Giogghiu cu la ſpica duppia*.

II. *Tenue*: ſpica mutica tereti, tri-floris ſpiculis. Linn. s. p. p. 122. floret in campis. Sic. *Giogghiu*.

50. ELYMUS: calyx lateralis multi-florus 2. valvis binus, ternuſve.

I. *Caninus*: ſpica nutante arcta, ſpiculis rectis involucro deſtitutis infimis geminis. Linn. s. p. p. 124. adornat hortum R. P.

51. SECALE: caly xoppoſitus, 1. florus, 2. valvis, ſolitarius.

I. *Cereale*: glumarum ciliis ſcabris. Linn. s. p. p. 124. ſeritur ubique. Sic. *Germana*.

52. HORDEUM: cal. lateralis uni-florus, 2. valvis, ternus.

I. *Vulgare*: floſculis omnibus hermaphroditis, ariſtatis, ordinibus duobus erectioribus. Linn. s. p. p. 125. ſeritur apud omnes. Sic. *Orgiu*.

II. *Hexaſticon*: floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis, ſeminibus ſexphariam æqualiter poſitis. Linn. s. p. p. 125. ſeritur confuſim ab omnibus. Sic. erroneè *Orzu di bona grana*.

II. *Dyſticon*: floſculis lateralibus maſculis, muticis, ſeminibus angularibus imbricatis. Linn. s. p. p. 125, ſeritur communiter, Sic. *Orzu cu la ſpica a dui ordini*.

Phar.

Phar. Ordeum mundat. excort. acet. vulg. acet. deſtil. cerevif. (Pryſin).

Qual. Farinacea inſipida.

Vis. Nutriens, refrigerans (aceti) reſolvens; refrigerantiſſima.

Uſus. Acetum, inflammatio, cereviſia contuſura.

Comp. Lohc. hordeatum, ſyrupus acetoſus.

IV. *Murinum*: floſculis, lateralibus, maſculis, ariſtatis, involucris, intermediis, ciliatis. Linn. s. p. p. 126. ſponte naſcitur in ruderatis. Sic. *Spicalora*, o *Laureddu*.

V. *Nodoſum*, floſculis, lateralibus, maſculis, muticis, involucellis, ſetaceis, lævibus. Linn. s. p. p. 126. gaudet humidis locis.

58. TRITICUM: calyx oppoſitus multi-florus, bivalvis, ſolitarius.

I. *Hibernum*: calycibus quadri-floris ventricoſis, lævibus imbricatis ſubmuticis. Linn. s. p. p. 126. ſeritur ubique Sic. *Majorca*.

II. *Æſtivum*: cal. quadri-floris ventricoſis glabris imbricatis ariſtatis. Linn. s. p. p. 126. ubique ſeritur. Sic. *Frumentu forti*.

Phar. Amylum pulvis cyprius.

Qual. Farinacea inſipida.

Vis. Aceſcens, mucilaginoſa.

Uſus. Externus.

Comp. o.

III.

III. *Turgidum*: calycibus quadri-floris, ventricoſis, villoſis, imbricatis ſubariſtatis. Linn. s. p. p. 126. ſeritur ubique. Sic. *Cicireddu*.

IV. *Polonicum*: calicybus bi-floris nudis, floſculis longiſſime ariſtatis, racheos dentibus barbatis. Linn. s. p. p. 127. ſponte naſcitur. Sic. *Spicalora*, o *frumentu ſarvaggiu*.

V. *Monococcum*: cal. trifloris: floſculo altero ariſtato; intermedio neutro. Linn. s. p. p. 127. ſeritur diverſis in locis. Sic. *Farru*.

VI. *Tenellum*: cal. ſubquadri-floris: floſculis muticis acutis, foliis ſetaceis. Linn. s. p. p. 127. videtur in horto R. P.

Triginia, tre Piſtili.

54. POLYCARPON: cor. 5. pet. cal. 5. phillus capſ. 3. valvis.

I. *Tetraphillum*. Linn. s. p. p. 137. ornat clauſtrum divi Antonini Panormi. Sic. *Poligonu*.

CLASSIS QUARTA.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

Quattro Stamine, ed un Piſtolo.

55. GLOBULARIA: corullulæ 1. petalæ irregulares ſem. pappo-nudis.

I. *Alypum*: caule fruticoſo, foliis lanceolatis, tridentatis integriſque. Linn. s. p. p. 139. elexit lilibeum, & locum dictum *Racalia*. Sic. *Erva di lu rimitu*.

II. *Vulgaris*: caule herbaceo, foliis radicalibus tri-dentatis, caulinis lanceolatis. Linn. s.p. p.139. naſcitur in monte Maronis, in eo loco dicto *lu pizzu di li caſi*.

56. DIPSACUS: cal. communis foliaceus, recep. conicum, paleaceum, ſemina columnaria.

I. *Fullonum*: foliis ſeſſilibus ſerratis. Linn. s. p. p. 140. ubique redundat. Sic. *Cicirinigna*.

II. *Laciniatus*: foliis connatis ſinuatis. Linn. s. p. p. 141. ubique. Sic. equivocè *Cicirinigna cu fogghi chi formanu un fonti*.

57. SCABIOSA: cal. communis, recep. ſub-paleaceum. Sem. coronata involuta.

Co-

Corollis quadri-fidis.

I. *Alpina*: corollulis quadri-fidis æqualibus floribus cernuis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ſerratis. Linn. s. p. p. 141. habitat in monte Maronis in loco dicto *la foſſa di San Gandolfo*.

II. *Syriaca*: corollulis quadri-fidis æqualibus, calycibus ariſtatis caule dichotomo, foliis lanceolatis. Linn. s. p. p. 141. colitur in horto R. P.

III. *Leucantha*: corollulis quadri-fidis æqualibus, ſquamis calycinis ovatis, obtuſis, foliis pinnatifidis. Linn. s. p. p. 142. colitur in hortis botanicis.

IV. *Succiſa*: corollulis quadri-fidis æqualibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis. Linn. s. p. p. 142. communis in hortis botanicis. Sic. *Morſus-Diaboli*.

Phar. Morſus Diaboli radix, herba.
Qual. rad. dulcis, ſubamara, luteo-tinctoria.
Vis. rad. diluenſ. Alexiteria, becchica, exanthematica.
Uſus. Angina.
Comp. o.

V. *Integrifolia*: corollulis quadri-fidis, foleis radicalibus ovatis, ſerratis, rameis lanceolatis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. p. 142. ſervatur in

horto R. P. Sic. *Scabioſa cu foghi di bellidi* .

VI. *Tatarica* : corollulis quadri-fidis radiantibus , caule hiſpido , foliis lanceolatis pinnati-fidis, lobis imbricatis, impari majori. Linn. s. p. p. 143. ſeritur in hortis botanicis . †

VII. *Arvenſis* : corollulis quadri-fidis radiantibus, foliis pinnati-fidis inciſis , caule hiſpido . Linn. s. p. p. 143. abundat ubique . Sic. *Era cavaliera.*

Phar. Scabioſæ radix , herba , aqua , ſyrupus .
Qual. Debilis .
Vis . Diluens , alexiteria , becchica , exanthematica rad.
Uſus . Scabies .
Comp. o.

VIII. *Transylvanica* : corollulis quadrifidis æqualibus , calycibus ariſtatis , foliis radicalibus lyratis , caulinis pinnati-fidis . Linn. s. p. p. 141. reperitur in Civitate Termarum , ut vulgo dicitur *a Benſurneddu* .

Corollis quinquefidis.

IX. *Stellata* : corollulis quinque-fidis radiantibus , foliis diſſectis , recep. florum ſubrotundis . Linn. s. p. p. 144. colitur in horto R.P. Sic. *Scabiuſa ſtillata* .

X. *Prolifera* : corollulis quinque-fidis radianti-

bus ,

bus, floribus ſeſſilibus, caule prolifero; foliis indiviſis ſubſerratis. Linn. s. p. p. 144. hortum habet in littoribus maris & præſertim in eo loco dicto *la Turnara di Mundeddu*.

XI. *Atropurpurea*: corollulis quinque-fidis, foliis diſſectis, recep. florum ſubulatis. Linn. s. p. p. 145. format viam quæ ducit ut communiter dicitur *alli Coddi*.

XII. *Cretica*: corollulis quinque-fidis, foliis lanceolatis, confertiſſimis integerrimis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 145. vireſcit in collibus Sanctæ Mariæ de Jeſu Panormi. Sic. *Scabiuſa ad arvuliddu*.

XIII. *Africana*: corollulis quinque fidis æqualibus, foliis ſimplicibus inciſis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 145. obſervatur in horto R. P. †

XIV. *Gramini-folia*: corollulis quinque-fidis; foliis lineari-lanceolatis integerrimis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 145. in horto R.P. adeſt.

58. KNAUTIA: calix comm. oblongus, recep. planum, nudum; ſem. apice villoſa.

I. *Orientalis*: foliis inciſis, corollulis quinis calyce longioribus. Linn. s. p. p. 146. colitur in horto R.P. †

59. SCHERARDIA: cor. tubuloſa, fructus coronatus, ſem. tridentatis.

I. *Arvenſis*: foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. Linn. s. p. p. 149. ſcandit montem Maronis.

II.

II. *Muralis*: foliis floralibus binis oppoſitis, floribus binis. Linn. s. p. p. 149. adhæret muros vetuſtos.

60. ASPERULA: cor. tubuloſa, fructus ſubgloboſi.

I. *Odorata*: foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. Linn. s. p. p. 150. abſconditur a ſole. Sic *Aſpiredda odorata*.

II. *Arvenſis*: foliis ſenis, floralibus floribus ſeſſilibus aggregatis terminalibus. Linn. s. p. p. 150. communicat cum omnibus viis. Sic. *Aſpiredda cu ziuri turchinu*.

Vis. Diluens, diuretica, exanthematica.
Uſus. Exanthemata, ſcabies, icterus.
Comp. o.

61. GALIUM: cor. 1. petala plana, ſem. duo ſubrotunda, fructus ſubgloboſi.

Fructu Glabro.

I. *Uliginoſum*: foliis ſenis lanceolatis, retorſum ſerrato-aculeatis, mucronatis, rigidis, corollis fructu majoribus. Linn. s. p. p. 153. paſcit boves, & armenta. Sic. *Sorti di quagghia latti*.

II. *Glaucum*: foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, caule levi. Linn. s. p. p. 153. colitur in horto R.P.

III.

III. *Verum*: foliis octonis linearibus, ſulcatis, ramis floriferis brevibus. Linn. s. p. p. 155. elexit receſſum S. M. a Jeſu Panormi. Sic. *Quagghia latti*.

Phar. Gallii lutei, herba (coma potius).
Qual. Fragrans.
Vis. Coagulans lac.
Uſus. Hiſteria, epilepſia, hæmaturia.
Comp. o.

IV. *Montanum*: foliis ſubquaternis, linearibus, levibus, caule debili ſcabro, ſem. glabris. Linn. s. p. p. 155. habitat in monte Maronis in eo loco dicto *lu ſautu di lu lupu*.

V. *Spurium*: foliis ſenis lanceolatis carinatis ſcabris, retorſum aculeatis, geniculis ſimplicibus, fructibus glabris. Linn. s. p. p. 155. floreſcit in horto R.P.

Fructu Hiſpido.

VI. *Aparine*: foliis octonis lanceolatis, carinatis ſcabris, retorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructu hiſpido. Linn. s. p. p. 157. ubique. Sic. *Batti lingua*.

62. CRUCIANELLA: cor. tubuloſa, ariſtata, fructus nudus, ſem. linearia.

I. *Anguſtifolia*: erecta, foliis ſenis, linearibus, flo-

floribus ſpicatis . Linn. s. p. p. 158. communis . Sic. *Ruggitedda* .

II. *Latifolia* : procumbens , foliis quaternis lanceolatis , floribus ſpicatis . Linn. s. p. p. 158. naſcitur in vignetis . Sic. *Ruggitedda di vigna* .

III. *Maritima* : procumbens , ſubfruticoſa , foliis quaternis , floribus oppoſitis quinque - fidis . Linn. s. p. p. 158. in maritimis habitat . Sic. & Panormitani ad placitum vocant *Erva pri fari arvuli di preſcpiu* .

63. RUBBIA : cor. campanulata , baccæ duæ 1. ſpermæ .

I. *Tinctorum* : foliis ſubſenis . Linn. s. p. p. 158. Sic. *Ruggia* .

II. *Peregrina* : foliis quaternis perennantibus ; ellipticis , ſupra lævibus . Linn. s. p. p. 158. habitat in oppido divi Stephani in loco dicto *a lu Margiu* .

Phar. Rubbiæ tinctorum radix , tinctura .

Qual. Stiptica rubro - tinctoria , urinam oſſaque tingens .

Vis . Ambarum , adſtringens , pellens , diuretica .

Uſus . Ambarum , contuſio .

Comp. Ambarum , radix , V. aperientes minores ; ungun. potabile .

64. CALLICARPA : cor. tubuloſa , cal. 4. fidus , bacca 4. ſperma .

I. *Americana*: Linn. s. p. p. 161. gaudet ſol um hortum R.P. Sic. *Callicarpa*. †

65. PLANTAGO: cor. refracta, cal. 4. partitus, capſula bilocularis, circumſciſſa.

Scapo Nudo.

I. *Major*: foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floribus imbricatis. Linn. s. p. p. 163. amat humidiores partes. Sic. *Centunervi*.

Phar. Plantaginis latifoliæ radix; herba, aqua, ſemina,

Qual. Inſipida, herbacea, ſubſtiptica;
Vis. Adſtringens, vulneraria.
Uſus. Ulcera, Diarrhea.
Comp. Gargariſmata.

II. *Media*; foliis ovato-lanceolatis, pubeſcentibus, ſpica cylindrica. Linn. s. p. p. 163. in locis ſterilibus invenitur. Sic. *Centunervi ſiccagni cu li fogghi cchiù ſtritti*.

III. *Albicans*: foliis lanceolatis obliquis villoſis, ſpica cylindrica erecta, ſcapo tereti, foliis longiore. Linn. s. p. p. 165. ſequitur montem buſambræ. Sic. *Oloſtiu*,

IV. *Virginica*: foliis lanceolato-ovatis pubeſcentibus ſubdenticulatis, ſpicis cylindricis, floribus remotis, ſcapo angulato. Linn. s. p. p. 165.

colitur in horto R. P. †

V. *Maritima*: foliis ſemicylindraceis integerrimis; baſi lanatis, ſcapo tereti. Linn. s. p. p. 165. ſalit montes.

VI. *Serraria*: foliis lanceolatis quinque nerviis dentato-ſerratis, ſcapo tereti. Linn. s. p. p. 162. auget floram Panormi. Sic. *Centunervi*, o *Coronopu di ripi di mari*.

VII. *Coronopus*: foliis linearibus dentatis, ſcapo tereti. Linn. s. p. p. 166. naſcitur prope mare ubique. Sic. *Erva ſtidda*, o *Cornu cirvinu*, o *Coronopu veru*.

VIII. *Lœflingi*: foliis linearibus ſubdentatis, ſcapo tereti, ſpica ovata, bracteis carinatis membranaceis. Linn. s. p. p. 166. habetur in horto R. P.

Caule Ramoſo.

IX. *Pſyllium*: caule ramoſo herbaceo, foliis ſubdentatis, recurvatis, capitulis aphillis. Linn. s. p. p. 167. ubique. Sic. *Silliu*.

Phar. Pſyllii ſemina, mucilago.
Qual. Mucilaginoſa.
Vis. Inviſcans, refrigerans, conſolidans, emolliens.
Uſus. Ophthalmia, diſenteria, raucitas.
Comp. Gargariſmata, clyſmata.

X.

X. *Cinops*: caule ramoſo fruticoſo, foliis fili-formibus integerrimis ſtrictis, capitulis ſubfoliatis. Linn. s. p. p. 167. habitat in monte maronis in eo loco dicto *la ſerra di li daini*.

XI. *Afra*: caule ramoſo fruticoſo, foliis lanceolatis dentatis, capitulis aphillis. Linn. s. p. p. 168. reperitur prope oppidum Caſtri boni, in loco dicto *li Munticeddi*. Sic. *Silliu fruticuſu*.

66. SANGUISORBA: cor. plana, cal. 2. phillus caps. 4. gona inter calicem, & corollam.

I. *Officinalis*: ſpicis ovatis. Linn. s. p. p. 169. colitur in hortis botanicis. Sic. *Pimpinella majuri*, o *Sanguiſorba*.

Phar. Pimpinellæ italicæ, radix.
Qual. Stiptica.
Vis. Adſtringens, tonica.
Uſus. Emorrhagia, diſſenteria, hydrophobia.
Comp. o.

67. TRAPA; cal. 4. partitus, nux armata ſpinis conicis oppoſitis.

I. *Natans*: Linn. s. p. p. 175. adornat hortum R.P. Sic. *Tribulu aquaticu*. †

Phar. Aquaticæ nucis (fructus).
Qual. Dulcis, farinoſa.
Vis. Adſtringens, obſtipans.
Uſus. Pleuritis.

Comp. Ung. Aggrippæ.

68. ELEAGNUS: cal. campanulatus, deciduus, drupa infra calycem campanulatum.

I. *Spinoſa*: foliis ellipticis. Linn. s. p. p. 176. in hortis botanicis adeſt. Sic. *Oliva di Boemia*.

69. RIVINA: cor. 4. petala perſiſtens, cal. nullus, bacca monoſperma, ſemine lentiforme.

I. *Humilis*: racemis ſimplicibus, floribus tetrandis, foliis pubeſcentibus. Linn. s. p. p. 167. colitur in horto R.P. †

70. CAMPHOROSMA: cal. urceolatus dentibus 2. oppoſitis alterniſque minimis, cor. o. caps. 1. ſperma.

I. *Monſpeliaca*: foliis hirſutis linearibus. Linn. s. p. p. 168. colitur in hortis botanicis. Sic. *Camfaroſima*. †

Phar. Camphorate herba.
Qual. Aromatica.
Vis. Nervina, diuretica, ſudorifera, reſolvens, vulneraria cephalica.
Uſus. Hydrops, hyſteria, coryza, leucorrhea, aſthma, rheumatiſmus?
Comp. o.

71. ALCHEMILLA: cal. 8. fidus, cor. o. ſem. 1.

I. *Vulgaris*: foliis lobatis, nitidis, concavis. Linn.

Linn. s. p. p. 178. colitur in hortis botanicis. Sic. *Stillaria majuri*. †

Phar. Alchimillæ radix, herba, aqua.
Qual. Stiptica, inodora.
Vis. Vulneraria, ſophiſticans.
Uſus. Diſſenteria.
Comp. o.

72. CORNUS: involucr. 4. phyllum ſepius; pet. ſupera 4. drupa nucleo 2. loculari.

I. *Mas*: arborea, umbellis involucrum æquantibus. Linn. s. p. p. 171. obſervatur in hortis botanicis. Sic. *Arvulu di Cornu*.

II. *Sanguinea*: arborea, cymis nudis. Linn. s. p. p. 171. in hortis botanicis cuſtoditur. Sic. *Arvulu di ſangu*.

Digynia, due Piſtili.

73. CUSCUTA: cal. 4. fidus, cor. 1. petala, caps. 2. locularis.

I. *Europæa* floribus ſeſſilibus, caule repente filiformi. Linn. s. p. p. 180. habitat in monte Maronis. Sic. *Pavigghiuni di linu*, o *Epitimu*.

Phar. Cuſcutæ & epithimi herba.
Qual. Amaricans, odor, & ſapor ferè thymi.
Vis. Laxans.

Uſus.

Uſus. Febres intermictentes.
Comp. o.

74. HIPECOUM: cor. 4. petala, inæqualis, cal. 2. phyllus, ſiliqua arcuata.

I. *Procumbens*: ſiliquis arcuatis compreſſis, articulatis. Linn. s. p. p. 181. videtur in hortis botanicis. Sic. *Paparinedda cu xiuri giarnu*.

Tetragynia, 4. Piſtili.

75. ILEX: cor. 1. petala, cal. 4. dentatus, bacca 4. ſperma.

I. *Aquifolium*, foliis ovatis, acutis, ſpinoſis. Linn. s. p. p. 181. adumbrat nemores. Sic. *Agrifogghiu*, o *Addauru fogghiu*.

76. POTAMOGETON: cor. o. cal. 4. phillus, ſem. 4. ſeſſilia.

I. *Natans*: foliis oblongo-ovatis petiolatis nutantibus. Linn. s. p. p. 182. ſupernatat in aquis. Sic. *Lattuchedda di giurani*.

II. *Lucens*: foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus. Linn. s. p. p. 183. habitat in ſtagnis. Sic. *Lattuchedda di giurani cu li fogghi ſtrittuliddi*.

III. *Cryſpum*: foliis lanceolatis, alternis, undulatis, ſerratis. Linn. s. p. p. 183. adeſt prope ſurgentia aquarum. Sic. *Lattucheddi di giurani cu li fogghi a lingua rizzuliddi*.

IV. *Compreſſum*: foliis linearibus obtuſis, caule

le compreſſo. Linn. s. p. p. 183. bibit aquas prope Sanctuarium Quiſquinæ.

V. *Gramineum*: foliis linearibus, lanceolatis, alternis ſeſſilibus, ſtipula latioribus. Linn. s. p. p. 184. vireſcit prope flumen Oretum.

77. SAGINA: cal. 4. phillus, petala 4. cap. 1. locularis, 4. valvis, polyſperma.

I. *Procumbens*: ramis procumbentibus. Linn. s. p. p. 185. ſitit in ſiccis. Sic. *Erva turca picciridda*.

CLASSIS QUINTA:

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Cinque Stamine, ed un Piſtilo.

78. HELIOTROPIOM: cor. hipocrater, 5. fida, interiectis dentibus, fauce clauſa fornicibus.

I. *Peruvianum*: foliis lanceolato-ovatis, caule fruticoſo, ſpicis numeroſis aggregato-corymboſis. Linn. s p. p. 187. in hortis botanicis ſervatur. Sic. *Vanighia*. †

II. *Curaſſavicum*: foliis lanceolato-linearibus, glabris aveniis, ſpicis conjugatis. Linn. s. p. p. 187. colitur in horto R. P. †

III. *Europeum*: foliis ovatis integerrimis tomen-

mentoſis rugoſis, ſpicis conjugatis. Linn. s. p. p. 187. ubique. Sic. *Verrucaria*.

IV. *Supinum*: foliis ovatis integerrimis tomentoſis plicatis, ſpicis ſolitariis. Linn. s. p. p. 187. elegit Oppidum divi Stephani. Sic. *Verrucaria minuri*.

79. MYOSOTIS: cor. hyprocrateriformis, 5fida, emarginata, fauce clauſa fornicibus.

I. *Scorpioides*: ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis. Linn. s. p. p. 188. invenitur in oppido Caſtri boni in eo loco dicto *li Cruci*.

II. *Apula*: ſem. nudis, fol. hyſpidis, racemis folioſis. Linn. s. p. p. 189. naſcitur in monte Maronis in ea parte dicta *lu ſautu di lu Conti*.

80. LITHOSPERMUM: cor. infundib. fauce perforata, nuda, cal. 5. partitus.

I. *Officinale*: ſem. lævibus, cor. calice vix ſuperantibus, foliis lanceolatis. Linn. s. p. p. 189. cuſtoditur in horto R. P. Sic. *Granaſolis*.

Phar. Lithoſpermi ſemina.
Qual. Inſipida, inodora, oſſea.
Vis. Abſorbens, adſtringens, diuretica!
Uſus o.
Comp. Benedicta, laxativa.

II. *Purpureo-cæruleum*: ſem. lævibus, cor. calycem multoties ſuperantibus. Linn. s. p. p. 190. elevatur in monte Peregrino Panormi. Sic. *Milium*

lium ſolis, o *grana ſolis di cannitu* .

81. ANCUSA : cor. infundib. fauce clauſa fornicibus, ſem. baſi inſculpta .

I. *Officinalis* : fol. lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis . Linn. s. p. p. 191. ubique communis . Sic. *Lingua buvina* , o *Bugloſſu* .

Phar. Bugloſſi radix , herba , ſyrup. aqua , flor. conſer.

Qual. Mucilaginoſa , oleracea .

Vis . Cordialis ! exhilarans !

Uſus . Melancolia ! hypocondriaſis ?

Comp. Flores 4. cordiales , aquæ 4. cordiales .

II. *Tinctoria* : tomentoſa fol. lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus . Linn. s. p. p. 192. habitat in oppido Butheræ . Sic. *Ruſſettu* .

Phar Aleannæ (ſpuriæ) radix .

Qual. Rubra .

Vis . Tinctoria .

Uſus o.

Comp. Tincturæ rubræ , ung. rubr. potabile , ſpir. ſal. arm. rubr.

82. CYNOGLOSSUM : cor. infundibul. fauce clauſa fornicibus, ſemina depreſſa , interiore tantum latere ſtilo affixa .

I. *Officinale* : ſtaminibus corolla brevioribus ,

foliis lato-lanceolatis tomentoſis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 192. ubique. Sic. *Lingua di cani, o nuciddi caliati.*

Phar. Cynogloſſæ radix, herba.
Qual. Mucilaginoſa, graveolens.
Vis. Adſtringens, ſubnarcotica, phthiriaca.
Uſus. Tuſſis, coryza.
Comp. Pilulæ cinogloſſæ gr. V.

II. *Appenninum*: ſtaminibus corollam æquantibus. Linn. s. p. p. 193. naſcitur in monte Maronis. Sic. *Lingua di cani di Madunia.*

III. *Linifolium*: foliis lineari lanceolatis glabris. Linn. s. p. p. 193. cuſtoditur in horto R.P.

IV. *Omphalodes*: repens foliis radicalibus cordatis. Linn. s. p. p. 193. apud hortos botanicos. Sic *Vurraina di Portugallu.*

83. PULMONARIA: cor. infundibul. fauce pervia, cal. pryſmatico, 5. gonus.

I. *Officinalis*: foliis radicalibus ovato-cordatis, ſcabris, maculatis. Linn. s. p p. 194. in hortis botanicis ſervatur. Sic. *Pulmunaria maculuſa.*

Phar. Pulmonariæ macul. herba.
Qual. Mucilaginoſa, oleracea.
Vis. Glutinans, vulneraria, becchica.
Uſus. Hæmoptyſis.
Comp. o.

84.

84. SYMPHITUM: cor. limbus tubulato-ventricoſus, fauce clauſa, radiis ſubulatis.

I. *Officinale*: foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. Linn. s. p. p. 195. includitur in hortis botanicis. Sic. *Oricchia d' Aſinu*.

Phar. Conſolidæ majoris radix, conſerva, herba, flores.

Qual. Mucilaginoſa.

Vis. Inviſcans, glutinans, vulneraria, adſtringens.

Uſus. Dyſenteria, hematuria, hæmoptyſis! ſtranguria.

Comp. Syrupus ſymphiti, empl. ruptur. empl. opodelt.

II. *Tuberoſum*: fol. ſummis oppoſitis. Linn. s. p. p. 195. naſcitur diverſis in locis. Sic. *Pizzu di corvu*. Ucrienſes *Sarcucuddu*.

85. CERINTHE: cor. limbus tubulato-ventricoſus, fauce pervia, ſem. 2. locularia.

I. *Major*: foliis amplexi caulibus, fructibus geminis, cor. obtuſiuſculis patulis. Linn. s. p. p. 195. ſitum elegit in monte Maronis in loco dicto *lu Chianu di la battagghia*. Sic. *Suca meli*.

II. *Minor*: foliis amplexi caulibus integris, fructibus geminis cor. acutis clauſis. Linn. s. p. p. 196. ubique. Sic. *Suca meli*, o *ugni di gatta*.

86. ONOSMA: cor. campanulata, fauce pervia, ſem. 4.

I. *Simpliciſſima*: foliis confertiſſimis lanceolato-linearibus piloſis. Linn. s. p. p. 196. reperitur in Monaſterio divi Martini Panormi in ea parte dicta *la Purtedda di Sant' Anna*.

87. BORAGO: cor. rotata, fauce radiis clauſa.

I. *Officinalis*: foliis omnibus alternis hyſpidis, calycibus patentibus. Linn. s. p. p. 197. ubique naſcitur. Sic. *Vurraina*.

Phar. Boraginis herba, ſyrupus, aqua, flores, conſerva.

Qual. Oleracea.

Vis. Cordialis, exhilarans.

Uſus. Melancholia?

Comp. Flores IV. cordiales aquæ 4. cordiales.

II. *Indica*: foliis ramificationum oppoſitis, amplexi caulibus calycinis folioſis ſagittatis. Linn. s. p. p. 199. ornat hortum R.P.Sic *Vurraina Orientali*.

III. *Africana*: foliis ramificationum oppoſitis petiolatis, calycinis foliolis ovatis, acutis erectis. Linn. s. p. p. 199. colitur in horto R.P. Sic. *Vurraina Africana*.

88. ASPERUGO: cal. fructus compreſſus, lamellis plano-parallellis ſinuatis.

I. *Procumbens*: calycibus fructus compreſſis. Linn. s. p. p. 198. habitat in monte Maronis in loco dicto *la Nivera*.

89. LYCOPSIS: cor. tubo incurvato.

I.

I. *Arvenſis*: foliis lanceolatis hyſpidis, calycibus floreſcentibus erectis. Linn. s. p. p. 199. naſcitur ubique. Sic. *Lingua buvina cu li fogghi ſtrittuliddi*.

II *Echioides*: foliis lanceolatis hirſutis, caule ramoſiſſimo recto, floribus ſecundis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 199. ubique in Sicilia.

90. ECHIUM: cor. irregularis, fauce nuda.

I. *Vulgare*: caule turberculato hiſpido, foliis caulinis, lanceolatis hyſpidis, foliis ſpicatis lateralibus. Linn. s. p. p. 200. diffuſum per omnes vias. Sic. *Sucameli*, o *Samarech*; Herbarii vendunt pro Pulmunaria maculoſa.

91. NOLANA: cor. 1. petala: ſem. 5. baccata ſive 4. locularia.

I. *Proſtrata*: Linn. s. p. p. 202. honorat hortum R. P.

92. PRIMULA: involucr. umbellulæ, cor. tubus cylindricus, ore patulo.

I. *Veris*: foliis dentatis rugoſis, limbo corollarum concavo. Linn. s. p. p. 204. in hortis botanicis ſervatur. Sic. *Quinterba*.

Phar. Primulæ veris, radix, herba, flores, conſerva, aqua.

Qual. Fragrans, oleracea.

Vis. Narcotica, nervina, exhilarans, anodyna.

Uſus. Vertigo, flor. paralyſis? epilepſia? cephalalgia, odontalgia, radix.

Comp. σ.

II.

II. *Farinoſa*: foliis crenatis glabris, florum limbo plano. Linn. s. p. p. 105. in monte Maronis ſurgit, & in caſtro Dimidijuſſi. Sic. *Quinterba ſarvaggia*.

III. *Auricula*: foliis ſerratis glabris. Linn. s. p. p. 205. floret in hortis. Sic. *Oricchia d' Urſu*.

93. CYCLAMEN: cor. rotata, reflexa, tubo breviſſimo, fauce prominente baſſa tecta capſula.

I. *Europeum*; cor. retroflexa. Linn. s. p. p. 207. ubique. Sic. *Pani purcinu*.

Phar. Cyclaminis radix drag. 1.

Qual. (Aſſata eſculenta) mucilaginoſa, acris, fervida.

Vis. Purgans, draſtica, emmenagoga, eſternè reſolvens, anthelminthica.

Uſus. Scirrhus.

Comp. Ungun. arthenitæ.

94. MENYANTHES: cor. hirſuta, ſtigma 2. fidum, caps. 1. locularis.

I. *Trifoliata*: foliis ternatis. Linn. s. p. p. 208. in hortis botanicis ſervatur. Sic. *Trifogghiu paluſtri*, o *fibrinu*.

Phar. Trifolii aquatici herba, conſerva, eſſentia, ſpir. vini.

Qual. Amariſſima.

Vis. Balſamica, tonica, ſaponacea, diuretica, anthelminthica.

Uſus.

Uſus. Cachexia, ſcorbutus, hypochondriaſis, arthritis, nephritis, rheumatiſmus, cacoethes.

Comp. o.

95. LYSIMACHIA: cor. rotata, caps. globoſa mucronata, 10. valvis.

I. *Vulgaris*: paniculata, racemis terminalibus. Linn. s. p. p. 209. in hortis botanicis habetur. Sic. *Liſimachia vera*. *

II. *Linumſtellatum*: calycibus corollam ſuperantibus, caule erecto ramoſiſſimo. Linn. s. p. p. 211. colitur in horto R.P.

III. *Nummularia*: foliis ſuborbiculatis: ſolitariis caule repente Linn. s. p. p. 211. in hortis botanicis includitur. Sic. *Centumorbia*, o *Nummularia*.

Phar. Nummulariæ herba.

Qual. Subacida, ſubacris.

Vis. Saponacea, ſubaſtringens, vulneraria.

Uſus. Menorrhaggia, leucorrhæa, vulneraria interna.

Comp. o.

96. ANAGALLIS: cor. rotata, caps. circumſciſſa.

I. *Arvenſis*: foliis indiviſis, caule procumbente. Linn. s. p. p. 211. communis. Sic. *Cugghiandreddu cu xiuri ruſſu*.

Phar.

Phar. Anagallidis herba, oleum, aqua, ſpiritus, ſyrupus, eſſentia.

Qual. Acris, inodora.

Vis. Stimulans.

Uſus. Melancholia.

Comp. o.

II. *Monelli*: foliis indiviſis caule erecto. Linn. s. p. p. 211. ubique. Sic. *Cugghiandreddu cu xiuri turchini*.

97. SPIGELIA: cor. infundibil. caps. didyma 2. locularis polyſperma.

I. *Anthelminthica*: foliis ſummis quaternis. Linn. s. p. p. 213. ſervatur in horto R. P.

Phar. Spigeliæ herba.

Qual. Tetra, fœtida.

Vis. Narcotica, expellens, anthelminthica!

Uſus. Vermes!

Comp. o.

98. PLUMBAGO: cor. infundibul. ſtamina ſquamis baſin corollæ claudentibus inſerta ſtig. 5. fidum, ſem. 1. oblongum, tunicatum.

I. *Europæa*: foliis amplexi-caulibus, lanceolatis ſcabris, radicalibus, ovato-lanceolatis. Linn. s. p. p. 215. in ruderatis locis naſcitur. Sic. *Nuci cattiva*.

Phar.

Phar. Dentariæ radix.
Qual. Acris, ſeptica.
Vis. Cauſtica.
Uſus. Odontalgia!
Comp. o.

II. *Zeylanica*: foliis petiolatis; ovatis glabris, caule fili-formi. Linn. s. p. p. 215. ſervatur in horto R.P. Sic. *Nuci cattiva fruſtera Orientali.* †

99. CONVOLVULUS: cor. campanulata, plicata, ſtig. 2. caps. 2, locularis, loculis diſpermis,

Caule volubili.

I. *Arvenſis*: foliis ſagittatis, utrinque acutis, pedunculis unifloris. Linn. s. p. p. 218. abundat ubique. Sic. *Curriola picciridda.*

II. *Sepium*: foliis ſagittatis, poſtice-truncatis, pedunculis tetragonis, 1. floris. Linn. s.p. p. 218. ſepit muros. Sic. *Vrachi di cucca*, o *campaneddi vranchi*; venditur fraudolenter ab herbariis pro Soldanella.

III. *Scammonia*: foliis ſagittatis, poſtice-truncatis, pedunculis teretibus, ſubtri-floris. Linn. s. p. p. 218. unicè glorificat hortum R.P. Sic. *Scammonia.* †

Phar. Scammonium crudum gr. VI. Diacrydium ſcrop. ſem. reſina ſcrop. ſem.

M *Qual.*

Qual. Acri-amaricans, nauſeoſa, gummoſo-reſinoſa.

Vis. Purgans crudum, calcar, reſina laudabilis; diacryd. optimum.

Uſus. Robuſtioribus.

Comp. Pulv. cornach. drag. ſem. pill. Cochiæ, pill. Aureæ, extract. Catholic. extrat. panch. Benedicta.

IV. *Hederaceus*: foliis cordatis integris trilobiſque, corollis indiviſis, fructibus erectis. Linn. s. p. p. 219. cuſtoditur in horto R.P.

V. *Nil*: foliis cordatis trilobis, corollis ſemi quinquefidis, pedunculis petiolo brevioribus. Linn. s. p. p. 219. colitur in horto R.P.

VI. *Macrocarpos*: foliis palmato-pedatis, 5. partitis, pedunculis uni-floris. Linn. s. p. p. 222. ubique. Sic. *Curriola cu fogghi d' artea tagghiati*.

VII. *Pentaphyllus*: foliis digitatis quinis, piloſis, integerrimis, caule piloſo. Linn. s. p. p. 223. includitur in horto R.P. †

VIII. *Tomentoſus*: foliis trilobis tomentoſis, caule lanuginoſo. Linn. s. p. p. 225. colitur in horto R. P. †

Caule proſtrato.

IX. *Siculus*: foliis cordato-ovatis, pedunculis unifloris, bracteis lanceolatis, flore ſeſſili. Linn.

s. p.

ſ. p. p. 223. peculiariter floreſcit in Sicilia. Sic. *Curriola ad arvuliddu*. *

X. *Tricolor*: foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus ſolitariis. Linn. ſ. p. p. 225. ornat Siciliam. Sic. *Curriola a tri culuri*. *

XI. *Lineatus*: foliis lanceolatis ſericeis lineatis, petiolatis, pedunculis bifloris, calycibus ſericeis ſubfoliaceis. Linn. ſ. p. p. 224. naſcitur propè Monaſterium Sancti Spiritus Panormi.

XII. *Cantabrica*: foliis lineari-lanceolatis acutis, caule ramoſo erectiuſculo, calycibus piloſis, pedunculis ſub bifloris. Linn. ſ. p. p. 225. habitat circa Panormum *a la foſſa di la galofara*.

XIII. *Soldanella*: foliis reni-formibus, pedunculis unifloris. Linn. ſ. p. p. 226. oritur in maritimis, & precipuè *a Mundeddu*. Sic. *Salſa di Catania*.

Phar. Soldanella herba, drag. 2.
Qual. Nauſeoſa, acris.
Vis. Draſtica, hydragoga.
Uſus. Hydrops.
Comp. o.

100. IPOMEA: cor. infundibul. ſtig. capitato-globoſum, caps. 3. locularis.

I. *Quamoclit*: foliis pinnati-fidis, linearibus, floribus ſubſolitariis. Linn. ſ. p. p. 227. ſervatur in horto R.P. Sic. *Camoclit*. †

M 2 II.

II. *Coccinea* : foliis cordatis acuminatis baſi angulatis, pedunculis multifloris. Linn. s. p. p. 228. colitur in hortis botanicis. Sic. *Cunvulvuleddu cu lu xiuri ruſſu* . †

III. *Bonanox*: foliis cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, floribus ternis, corollis indiviſis. Linn. s. p. p. 228. ſervatur in horto R.P. Sic. *Grattaculu orientali* . †

IV. *Violacea* : foliis cordatis integerrimis, floribus confertis, cor. indiviſis Linn. s. p. p. 229. colitur in hortis botanicis. Sic. *Xiuri di notti cu xiuri a campanedda* .

V. *Triloba* : foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. Linn. s. p. p. 229. in ſolo horto R.P. Sic. *Campanedda cu lu xiuri ruſſu* . †

101. POLEMONIUM: cor. 5. partita, ſtam. ſquamis baſin, corollæ claudentibus inſerta, ſtig. trifidum, caps. 3. locularis ſupera .

I. *Cæruleum* : foliis pinnatis erectis, calycibus corollæ tubo longioribus. Linn. s. p. p. 230 adeſt in horto R.P. Sic. *Valeriana cu xiuri turchinu* . †

102. CAMPANULA : cor. campanulata, fundo clauſo, valvulis ſtaminiferis, ſtig. 3. fidum, caps. infera, poris lateralibus dehiſcens .

I. *Rotundifolia* : foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. Linn. s. p. p. 233. in monte Maronis *a lu ſautu di la vutti* .

II. *Perſicifolia* : foliis radicalibus obovatis caulinis lanceolato-linearibus, ſubſerratis, ſeſſilibus, re-

remotis . Linn. s. p. p. 233. colitur in hortis botanicis . Sic. *Campanula cu xiuri vrancu duppiu* . †

III. *Pyramidalis* : foliis ovatis glabris ſubſerratis , caule erecto paniculato , ramulis brevibus . Linn. s. p. p. 234. in hortis botanicis . Sic. *Campanula a cunfaluni* . †

IV. *Trachelium* : caule angulato , foliis petiolatis , calycibus ciliatis , pedunculis trifidis . Linn. s. p. p. 235. ſalit montem Cham . Sic. *Campanula cu fogghi d' ardicula* .

V. *Bononienſis* : foliis ovato - lanceolatis , ſubtus ſcabris ſeſſilibus , caule paniculato . Linn. s. p. p. 236. includitur in R.P. horto . Sic. *Campanula fruſtera* . †

VI. *Rapunculoides* : foliis cordato - lanceolatis , caule ramoſo , floribus ſecundis ſparſis , calycibus reflexis . Linn. s. p. p. 136. in horto R.P. includitur . Sic. *Campanula cu fogghi ſtritti a lazziteddu* .

VII. *Uniflora* : caule unifloro , calyce corollam æquante . Linn. s. p. p. 237. ad hortum R.P. attinet .

VIII. *Hybrida* : caule baſi ſubramoſo ſtricto , foliis oblongis crenatis , calycibus aggregatis , corolla longioribus , capſulis priſmaticis . Linn. s. p. p. 339. involvitur inter ſegetes . Sic. *Campanedda di ſiminatu* .

IX. *Dicothoma* : capſulis quinquelocularibus obtectis , caule dicothomo, floribus cernuis. Linn. s. p. p. 239. precipuè in Sicilia reperitur . *

X.

X. *Erinus*: caule dicothomo, foliis ſeſſilibus utrinque dentatis, floribus oppoſitis. Linn. s. p. p. 240. adhæret muris Panormi. Sic. *Campanedda picciridda*.

103. PHYTEUMA: cor. rotata, laciniis linearibus, 5. partita, ſtigma 3. fidum, caps. 2. ſive 3. locularis infera.

I. *Spicata*: ſpica oblonga, caps. bilocularis, foliis radicalibus cordatis. Linn. s. p. p. 242. habitat in ruderatis, & ſegetibus. Sic. *Fiteuma*.

104. TRACHELIUM: cor. infundibul. ſtig. globoſum, caps. 3. locularis infera.

I. *Cæruleum*: Linn. s. p. p. 243. circumdat muros Conventus divi Antonii Patavini Panormi. Sic. *Campanula cu xiuri turchini faſci faſci*, o *veru a ſponſa*.

105. SAMULUS: cor. hypocraterifor. ſtamina munita ſquamulis corollæ, caps. 1. locularis infera.

I. *Valerandi*: Linn. s. p. p. 243. ſitit aquas. Sic. *Coclearia di giarri d' acqua*.

106. LONICERA: cor. 1. petala irregularis, bacca polyſperma, 2. locularis infera.

I. *Caprifolium*: floribus verticillatis terminalibus, ſeſſilibus, foliis ſummis connato-perfoliatis. Linn. s. p. p. 246. aſcendit montes. Sic. *Matri ſilva*, o *Lupa di boſcu*.

II. *Peryclimenum*: capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus diſtinctis. Linn. s. p. p. 247.

p. 247. habitat in monte Quiſquinæ.

Phar. Caprifolii ſtipites, herba, aqua.
Qual. Ingrata.
Vis. Vulneraria, mundificans.
Uſus. Ophthalmia aqua, gargariſma herbæ.
Comp. o.

III. *Xyloſteum*: pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubeſcentibus. Linn. s. p. p. 248. in Civitate Politii reperitur. Sic. *Lupa di voſcu cu ſogghi tunni piluſeddi.*

IV. *Sempervivens*: ſpicis nudis verticillatis terminalibus, foliis ſummis connato - perfoliatis. Linn. s. p. p. 247. in horto R.P. colitur. †

V. *Pyranaica*: pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis oblongis glabris. Linn. s. p. p. 248. includitur in horto R.P. †

VI. *Alpigena*: pedunculis bifloris, baccis coadunatis, didymis. Linn. s. p. p. 248. psrtinet ad hortum R.P. †

107. MIRABILIS: cor. infundibul. ſupera, calyx inferus, nectarium globoſum, germen includens.

I. *Dichotoma*: floribus ſolitariis axillaribus erectis, ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 232. eſt communis. Sic. *Xiuri di hotti.* *

II. *Jalapa*: floribus congeſtis terminalibus erectis. Linn. s. p. p. 252. eſt communis. Sic. *Xiuri di*

di notti cu xiuri ruſſu, o vrancu.

Phar. Impropriè Jalapæ radix.
Qual. Acris, reſinoſa.
Vis. Purgans, reſina, calcar purgantes.
Uſus. Frigidis, ſucculentis, infantibus.
Comp. Spec. diajalapæ.

III. *Longiflora*: floribus congeſtis terminalibus longiſſimis, nutantibus, foliis ſubvilloſis. Linn. s. p. p. 252. ſeritur in hortis botanicis. Sic. *Xiuri di notti cu xiuri longhi.* †

208. COFFEA: cor. hypocraterif, ſtamina ſupra tubum, bacca infera, diſperma, ſem. arillata.

I. *Arabica*: floribus quinque-fidis diſpermis. Linn. s. p. p. 248. honorat hortum R.P. ex dono Doctoris Tinei. Sic. *Cafè.* †

Phar. Coffæ ſemina uſtulata.
Qual. Uſta empyreumatica.
Vis. Exſiccans, excitans, pellens, diuretica, antivenerea.
Uſus. Corpulentia, ſopor, cardialgia, cephalalgia, calculus. Nocet hypochondriacis, hyſtericis, melancholicis, oculis.
Comp. o.

109. CORIS: caps. 1. locularis, 5. valvis, corolla irregularis, ſtigi capitatum.

I.

I. *Monſpelienſis*: Linn. s. p. p. 252. illuſtrat vallem Sancti Martini Panormi. *

Phar. Coreos herba, decoctum.
Qual. Amariſſima.
Vis. Pellens, nauſeoſa.
Uſus. Syphillis.
Comp. o.

110. VERBASCUM: cor. rotata, ſubinæqualis, caps. 2. locularis, 2. valvis, ſtaminibus ciliatis.

I. *Thapſus*: foliis decurrentibus, utrinque tomentoſis. Linn s. p. p. 252. in hortis botanicis. Sic. *Taſſu barbaſſu*. †

Phar. Verbaſci herba. ol. aq. flores.
Qual. Subodorata, fatuo-amaricans.
Vis. Stupefaciens, anodyna, antiſpaſmodica, repellens.
Uſus. Hæmoptyſis, phthiſis? hæmorrhagia, proctalgia, varix.
Comp o.

II. *Thapſoides*: foliis decurrentibus, caule ramoſo. Linn. s. p. p. 253 ubique naſcitur. Sic. *Scuparina*.

III. *Nigrum*: foliis oblongo-cordatis petiolatis. Linn. 5. p. p. 253. in montuoſis. Sic. *Verbaſcu nigru*, o *Scuparina cu fogghi ſcuri*.

N *Phar.*

Phar. Verbaſci radix.
Qual. Inſipida, mucilaginoſa.
Vis. Stupefaciens, emolliens.
Uſus. Paronychia.
Comp. o.

IV. *Blattaria*: foliis amplexi-caulibus, oblongis glabris, pedunculis ſolitariis. Linn. s. p. p. 254. elexit receſſum S.Mariæ de Jeſu. Panormitani *Bittonica ſarvaggia*.

V. *Arcturus*: foliis lirato-pinnatis. Linn. s. p. p. 254. includitur in horto R.P. Sic. *Virbaſcheddu frusteri*. †

VI. *Sinuatum*: foliis radicalibus pinnatifido-repandis tomentoſis, caulinis amplexi-caulibus, nudiuſculis, rameis primis oppoſitis. Linn. s. p. p. 254. in hortis botanicis. Sic. *Scuparina cu fogghi tagghiuzzati*.

111. DATURA: caps. 2. locularis, 4. valvis, cor. infundibul. calyx deciduus.

I. *Stramonium*: pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. Linn. s. p. p. 253. habetur in oppido Sinagræ. Sic. *Caſtagnazza ſarvaggia*.

II. *Tatula*: pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, foliis cordatis, glabris dentatis. Linn. s. p. p. 256. colitur in horto R.P. †

III. *Metel*: pericarpiis ſpinoſis nutantibus, globoſis, foliis cordatis ſubintegris, pubeſcentibus. Linn.

Linn. s. p. p. 256. in hortis colitur. Sic. *Nucimitella*, o *Caſtagnazza*. †

Phar. Daturæ ſemina.

Qual. ſubinſipida, viroſa, toxica.

Vis. Narcotica, amneſtica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, paregorica, repellens.

Uſus. Amentia, carcinoma, ambuſtura, varix ani, mania, convulſiones.

Comp. Phantaſtica, barthol.

IV. *Faſtuoſa*: pericarpiis tuberculatis nutantibus, globoſis, foliis ovatis angulatis. Linn. s. p. p. 256. ſervatur in hortis botanicis. Sic. *Nucimitella cu xiuri dintra nautru*. †

112. HYOSCYAMUS: cor. infundibul. obtuſa, ſtam. inclinata, caps. operculata, 2. locularis.

I. *Niger*: foliis amplexi-caulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 257. in hortis botanicis habetur. Sic. *Joſciamu biancu*, o *Graſſudda*.

Phar. Hyoſcyami radix, herba, ſemina, oleum.

Qual. Subinſipida, viroſa, toxica.

Vis. Narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, anthyſpaſmodica, repellens.

Uſus. Odontalgia (fumus) epilepſia, hæmoptiſis, varix ani.

Comp. Philonium pil. cynogloſſæ, troch. alkekengi, ung. populeum.

II. *Albus* : foliis petiolatis ſinuatis obtuſis , floribus ſubſeſſilibus , Linn. s. p. p. 257. ubique . Sic. *Erva graſſudda* , o *cataſcia* in noſtris officinis hic habetur in uſu pro Nigro .

III. *Aureus* : foliis petiolatis , dentatis acutis , floribus pedunculatis , fructibus pendulis . Linn. s. p. p. 257. colitur in horto R. P. Sic. *Graſſudda Fruſtera* . †

IV. *Puſillus* : foliis lanceolatis dentatis , floralibus inferioribus binis , calycibus ſpinoſis . Linn. s. p. p. 258. in horto R. P. Sic. *Graſſudda cu frutti ſpinuſi* .

113. NICOTIANA : cor. infundibul. limbo plicato , ſtam. inclinata , caps. 2. valvis , 2. locularis .

I. *Tabacum* : foliis lanceolato - ovatis ſeſſilibus , decurrentibus , floribus acutis . Linn. s. p. p. 258. ubique . Sic. *Erva ſanta* .

Phar. Tabaci pulvis , oleum , extractum gr. 2. ſyrup. drag. 3. ſemina .

Qual. Nauſeoſa , viroſa , toxica , acris .

Vis . Anodyna , antyſpaſmodica , paregorica , narcotica , vomitoria , errhina , vulneraria , repellens , exanthematica , phthiriaca .

Uſus . Ulcus , ſcabies , tinea , oedema , tuſſis , tertiana , pleuritis . ſyr. aſthma , colica , hyſteria , dixenteria , icterus , ſcirrhus , hydrops .

Comp. Ung. Nicotianæ .

II. *Fruticoſa*: foliis lanceolatis ſubpetiolatis, amplexi-exulibus, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 258. habitat in Nemore Caroniæ. Sic. *Erva ſanta ſarvaggia di curmi*.

III. *Glutinoſa*: foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemoſis ſecundis ringentibus. Linn. s. p. p. 259. colitur in hortis. Sic. *Tabbaccu braſili*. †

IV. *Paniculata*: foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus paniculatis obtuſis clauſis. Linn. s. p. p. 259. colitur in horto R.P. Sic. *Leccia*. †

V. *Ruſtica*: foliis petiolatis ovatis integerrimis, floribus obtuſis. Linn. s. p. p. 258. colitur in hortis. Sic. *Tabbaccu braſili cu fogghi a paviggghiuni*. †

114. ATROPA: cor. campanulata, ſtamina diſtantia, bacca globoſa, 2. locularis.

I. *Mandragora*: a caulis, ſcapis unifloris. Linn. s. p. p. 259. ubique. Sic. *Mandragora*.

Phar. Mandragoræ radix, extract. oleum.

Qual. Viroſa, toxica, cort. radix, acris.

Vis. Narcotica, phantaſtica, dementans, anodyna, antyſpaſmodica. cort. radic. purgans, pellens.

Uſus. Tumores ſcirrhoſi, podagra, epilepſia, hiſteria, colica.

Comp. o.

II.

II. *Belladonna*: caule herbaceo, foliis ovatis integris. Linn. s. p. p. 260. ſcandit montes, & precipuè Maronis, in eo loco dicto *a li foſſi di S.Gannolfu*. Sic. *Tabbaccu di Curma*.

Phar. Belladonnæ baccæ, folia, aqua.
Qual. Inſipida, viroſa, toxica.
Vis. Narcotica, phantaſtica, anodyna, antyſpaſmodica, repellens.
Uſus. Diſſenteria, fiſtula, prolapſus ani.
Comp. o.

III. *Phyſaloides*: caule herbaceo, fol. ſinuato-angulatis, calycibus clauſis acutangulis. Linn. s. p. p. 260. colitur in botanicis hortis. Sic. *Arcachengi cu la viſſichedda ad ali*. †

115. PHYSALIS: cor. rotata, ſtam.conniventia, bacca intra calycem inflatum, 2. locularis.

I. *Somnifer*: caule fructicoſo, ramis rectis, floribus confertis. Linn. s. p. p. 261. propinquat montem Gallum Panormi. Sic. *Solanu ſonniferu*. *

II. *Alkekengi*: foliis geminis integris acutis; caule herbaceo inferne ſubramoſo. Linn. s. p. p. 262. in hortis botanicis. Sic. *Archechengi veru*. †

Phar. Alkekengi herba, baccæ, aqua, ſemina.
Qual. Acida.
Vis. Subanodyna, diuretica, refrigerans, eccoprotica.

Uſus.

Uſus. Arthritis, dyſuria, nephritis, phlogoſis, hydrops.

Comp. o.

III. *Angulata*: ramoſiſſima, ramis angulatis glabris, fol. ovatis dentatis. Linn. s. p. p. 262. colitur in botanicis hortis. Sic. *Arcachengi cu lu fruttu virdi, chi mai arruſſica*. †

116. SOLANUM: cor. rotata, antheræ ſubcoalitæ, apice poro gemino dehiſcentes. bacca 2. locularis.

Inermia.

I. *Pſeudocapſicum*: caule inermi fruticoſo, fol. lanceolatis repandis, umbellis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 263. in hortis botanicis. Sic. *Impropriè Belladonna*.

II. *Dulcamara*: caule inerme fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus aſtatis, racemis cymoſis. Linn. s. p. p. 264. in humidis locis oritur. Sic. *Dulcamara, o Pumiddu d' amuri d' acqua*. *

Phar. Dulcamaræ ſtipites, vel radix, unc. 2.

Qual. Nauſeoſa, dulcis.

Vis. Anodyna, pellens, purificans, diuretica, repellens.

Uſus. contuſio, rheumatiſmus, artritis, icterus, pleuritis, peripneunomia, aſthma, dyslochia, ſcabies.

Comp.

Comp. Decoct. mundificantia, infuſ. traumaticum, ſul.

III. *Tuberoſum*: caule inerme herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis ſubdiviſis Linn. s. p. p. 265. in hortis botanicis colitur. Sic. *Pani di terra*. †

IV. *Lycoperſicum*, caule inermi herbaceo, foliis pinnatis inciſis, racemis ſimplicibus. Linn. s. p. p. 266. ubique. Sic. *Puma d' amuri*.

Phar. Pomum amoris, ſuccus.
Qual. Nauſeoſa, ſubacris.
Vis. Diuretica, refrigerans.
Uſus. Calculus, ſtranguria, dyſuria.
Comp. o.

V. *Nigrum*: caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato angulatis, umbellis nutantibus. Linn. s. p. p. 266. ubique. Sic. *Amuredda*. Drepanenſes *Solatru*.

Phar. Solani herba, aqua, oleum.
Qual. Viroſa.
Vis. Anodyna, hypnotica, paregorica, repellens, refrigerans.
Uſus. Phlegmone, proctalgia, ſcyrrhus, paronychia.
Comp. Emplaſt. de Solano.

VI.

VI. *Diphyllum*: caule inermi fruticoſo, foliis geminis: altero minore, floribus cymoſis. Linn. s. p. p. 265. cuſtoditur in horto R.P. †

VII. *Æthiopicum*: caule inermi herbaceo, foliis ovatis repando-angulatis, pedunculis fertilibus unifloris cernuis .Linn. s. p. p. 266. includitur in horto R.P. †

VIII. *Rubrum*: caule inermi ſubperennante, foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis ſubumbellatis. Linn. s. p. p. 266. ubique. Sic. *Amuredda cu fruttu ruſſu*. Drepanenſes *Solatru cu fruttu ruſſu*.

IX. *Melongena*: caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentoſis, pedunculis pendulis, calycibus aculeatis. Linn. s. p. p. 266. eſt communis. Sic. *Milinciani*.

Aculeati.

X. *Paniculatum*: caule petioliſque aculeatis, foliis ſinuato-angulatis ſupra glabris, floribus paniculatis. Linn. s. p. p. 267. in hortis botanicis. Sic. *Sulaneddu ſpinuſu*. †

XI. *Sodomeum*: caule aculeato fruticoſo, foliis obovatis pinnatifido-ſinuatis obtuſis, ſparsè aculeatis nudis, calycibus aculeatis. Linn. s. p. p. 268. elegit littus maris prope Meſſanam. Sic. *Solanu ſpinuſu cu puma giarni*.

Phar. Solani ſodomei folia.
Qual. Viroſa.
Vis. Diuretica, incidens, expectorans.
Uſus. Calculus, aſthma humorale, tuſſis.
Comp. o.

XII. *Verbaſcifolium*: caule inermi fruticoſo, fol. ovatis tomentoſis integerrimis, umbellis compoſitis. Linn. s. p. p. 266. oritur in horto R.P. †

117. CAPSICUM: cor. rotata, bacca exucca.

I. *Annuum*: caule herbaceo, pedunculis ſolitariis. Linn. s. p. p. 270. comeditur ubique. Sic. *Pipi ruſſu*.

Phar. Piperis Indici fructus.
Qual. Acris, ſeptica.
Vis. Corrodens, rubefaciens, ſtimulans, tuſſiva.
Uſus. Aſthma, coryza, anorexia.
Comp. o.

118. CORDIA: bacca monoſperma, nux 4. locularis, ſtig. dichotomum, calyx baccæ accretus.

I. *Mixa*: foliis ovatis ſupra glabris, corymbis lateralibus, calycibus 10. ſtriatis. Linn. s. p. p. 275. in hortis. Sic. *Silibeſtru*.

Phar. Sebeſten (drupa).
Qual. Mucilaginoſa.

Vis.

Vis. Inviſcans, lubricans, eccoprotica.
Uſus. Raucedo, tuſſis, ſtranguria.
Comp. o.

119. LYCIUM: cor. tubuloſa, fauce clauſa filamentorum barba, bacca bilocularis.

I. *Afrum*: foliis linearibus. Linn. s. p. p. 277. ubique. Sic. *Spina ſanta africana*.

II. *Barbarum*: foliis lanceolatis craſſiuſculis, calycibus bifidis. Linn. s. p. p. 277. in hortis. Sic. *Spina ſanta, o Curuni di ſpini*.

Phar. Lycii radix.
Qual. Amara.
Vis. Adſtringens, detergens.
Uſus. Scorbutus, opthalmia.
Comp. o.

120. RHAMNUS: calyx tubuloſus: ſquamis ſtamina munientibus, corolla o: bacca.

Spinoſi:

I. *Catharticus*: ſpinis terminalibus, floribus 4-fidis, dioicis, fol. ovatis, caule erecto. Linn. s. p. p. 277. abundat in monte Maronis. Sic. *Spina-ponti*.

Phar. Spinæ cervinæ baccæ drag. 2. ſuccus viridis.

Qual. Amara, luteo-tinctoria.
Vis. Purgans.
Uſus. Cachexia, arthritis, hydrops, ſyphyllis.
Comp. Syrup. domeſticus unc. 1.

Inermes.

II. *Frangula*: inermis, floribus monogynis hermaphoditis, foliis integerrimis. Linn. s. p. p. 280. colitur in hortis botanicis. Sic. *Spina ponti ſenza ſpini.* †

Phar. Frangulæ cortex, infuſum unc. ſemis.
Qual. Amaricans, luteo-tinctoria.
Vis. Purgans.
Uſus. Hydrops, ſcabies, aſthma humidum, varix ani.
Comp. o.

III. *Alaternus*: inermis, floribus dioicis, ſtig. triplici, foliis ſerratis. Linn. s. p. p. 281. ubique naſcitur. Sic. *Aranciteddu.*

IV. *Lotus*: aculeis geminatis, altero recurvo, foliis ovato-oblongis. Linn. s. p. p. 281. abundat ubique. Sic. *'Nzinzuli ſarvaggi.*

V. *Ziziphus*: aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis glabris. Linn. s. p. p. 282. habitat in hortis. Sic. *'Nnzinzuli veri.*

Phar.

Phar. Jujubæ baccæ, ſyrupus.

Qual. Dulcis, mucilaginoſa.

Vis. Inviſcans, edulcorans, expectorans, lubricans.

Uſus. Tuſſis, ſtranguria.

Comp. Lochoc. ſanum, ſyrup. de Jujubæ.

121. EVONYMUS: cor. 5. petala, caps. 5. gona, 5. locularis, 5. valvis, colorata, ſem. calyptrata.

I. *Europeus*: floribus pleriſque quadrifidis. Linn. s. p. p. 286. ubique naſcitur. Sic. *Erva fuſaria*, o *Birritta di Cardinali*.

122. RIBES: petala quinque, & ſtam. calycis inſerta. ſtylus 2. fidus, bacca polyſperma, infera.

Ribeſia inermia.

I. *Rubrum*: inerme, racemis glabris, pendulis, floribus planiuſculis. Linn. s. p. p. 290. in hortis. Sic. *Ribes*. †

Phar. Ribium rubrorum, baccæ conditæ, rob.

Qual. Acida, rubra.

Vis. Refrigerans.

Uſus. Febres phlogiſticæ, putridæ, ſitis, æſtus.

Comp. o.

Groſſulariæ Aculeatæ.

II *Groſſularia*: racemis aculeatis, petiolorum cyliis piloſis, baccis hirſutis. Linn. s. p. p. 291. habitat in oppido divi Stephani *a lu vadduni di lu vancu*. Sic. *Racinedda di morti*.

III. *Uvacriſpa*: racemis aculeatis, baccis glabris, pedicellis bractea monophylla. Linn. s. p. p. 292. in Caſtro Simethi. Sic. *Racinedda ſpinuſa di gai*.

123. EDERA: petala quinque oblonga, bacca 5-ſperma calyce cincta.

I. *Helix*: foliis ovatis, lobatiſque. Linn. s. p. p. 292. ubique reperitur. Sic. *Areddara*.

Phar. Hederæ arboreæ lignum, folia, reſina, baccæ.

Qual. Folia amara, baccæ acidæ.

Vis. Vulneraria, ſophiſticans.

Uſus. Ulcera, fonticuli, Atrophia, Rachitis, Ozæna, epiphora. Rad. demulcens, purgans.

Comp. Ung. Altheæ.

II. *Quinquefolia*: foliis quinatis ovatis ſerratis. Lin. s.p.p.292. obſervatur in hortis botanicis. Sic. *Viti di lu Canadà*. †

124. VITIS: petala cohærentia, emarcida, bacca 5-ſperma ſupera.

I. *Vi-*

I. *Vinifera* : foliis lobatis ſinuatis nudis . Linn. s. p. p. 293. communiſſima . Sic. *Viti* .

Phar. Vitis folia, agreſtæ, ſyrupus, paſſulæ, vinum album, & rubrum , ſpiritus , acetum diſtillatum .

Qual. Acito - dulcis .

Vis . Lubricans , ſublaxans .

Uſus . Tuſſis, ſtranguria .

Comp. Syrup. Altheæ , ſyrup. Eryſimi , ſyrup. hyſſopi conf. hamech , paſſulæ laxativæ .

II. *Laciniosa* : foliis quinatis , foliolis multifidis . Linn. s. p. p. 293. colitur in hortis . Sic. *Racina d' India* .

125. LAGOECIA : ſemina duo nuda , calyx pinnato pectinatus. petala bicornia .

I. *Cuminoides*: Linn. s. p. p. 294. habetur apud botanicos . Sic. *Ameos di l'antichi* .

Phar. ameos veterum , herba .

Qual. Aromatica .

Vis . Stomachica .

Uſus . Anorexia .

Comp. o.

126. ACHYRANTHES: calyx 5-phyllus, cor. o., ſtigma 2 - fidum , ſemina ſolitaria .

I. *Aſpera* : caule fruticoſo erecto, calycibus reflex-

flexis, ſpicæ adpreſſis. Linn. s. p. p. 295. ſurgit in Monte Peregrino Panormi *a la vaddi di lu Porcu*. Sic. *Amarantu biancu Sicilianu*.*

II. *Lappacea*: caule patulo, ſpicis interruptis, floſculis ternis lateralibus, utrinque faſciculo ſetarum uncinato. Linn. s. p. p.295. adornat hortum R. P.†

127. CELOSIA: calyx 3-phyllus, cor. 5-petulæ facie. ſtam. baſi nectario plicato conjuncta, caps. orizontaliter dehiſcens.

I. *Criſtata*: foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus ſubſtriatis, ſpicis oblongis. Linn. s. p. p. 297. ubique. Sic. *Giummu di Rigina*.

II. *Coccinea*: foliis ovatis ſtrictis, inauriculatis, caule ſulcato, ſpicis multiplicibus criſtatis. Linn. s. p. p. 297. ubique ad ornamentum. Sic. *Muſcaloru di Rigina*.

128. ILLECEBRUM: calyx 5-phyllus, cartilagineus, cor. o. ſtig. ſimplex, caps. 5-valvis monoſperma.

I. *Verticillatum*: floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. Linn. s. p. p. 298. elegit receſſum S. Mariæ a Jeſu Panormi. Sic. *Arſinedda cu xiuri a virticchiu*.

II. *Paronychia*: floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus. Linn. s. p. p.299. amat littus maris. Sic. *Pinnagghi di Rigina*. Empirici utuntur hac plancta pro calculo, & habetur tanquam ſpecifica, & particulariter.

III.

III. *Seſſile* : caulibus repentibus glabris, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus, capitulis oblongis glabris. Linn. s. p. p. 300. colitur in horto R. P.

129. VINCA contorta: folliculi 2-erecti, ſem. nuda.

I. *Minor* : caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis, floribus pedunculatis. Linn. s. p. p. 304. naſcitur in flumine Oreto. Sic. *Vinca pervinca*.

Phar. Vincæ per vincæ herba.
Qual. Amara, inodora.
Vis. Viridis, pellens, ſicc. adſtringens, ſophiſticans.
Uſus. Laxitas.
Comp. Gargariſmata.

II. *Roſea* : caule ſubfruteſcente erecto, floribus geminis ſeſſilibus, foliis oblongis, petiolis baſi bidentatis. Lin. s. p. p. 305. colitur in hortis. Sic. *Geſiminu ruſſu*.

130. NERIUM contorta: folliculi 2. erecti, ſem. plumoſa, cor. tubus terminatus corona lacera.

I. *Oleander* : foliis lineari-lanceolatis ternis, corollis coronatis. Linn. s. p. p. 305. circumſtat flumina. Sic. *Landru*.

Digynia, due piſtili.

131. CYNANCHUM: folliculi duo, cor. rotata, nectario cylindrico.

I. *Acutum*: caule volubili herbaceo, foliis cordato-oblongis glabris. Linn. s. p. p. 310. elegit Syracuſas. Sic. *Chiapparazza*, o *cauli di cani.*

132. ASCLEPIAS contorta: nectaria 5. ovata, concava, corniculum exerentia.

I. *Syriaca*: foliis ovalibus ſubtus tomentoſis, caule ſimpliciſſimo, umbellis nutantibus. Linn. s. p. p. 313. in hortis botanicis colitur. Sic. *Sitaria cu foghi d' arangiu*, o *apocinu majuri*. †

IV. *Nivea*: foliis lanceolatis glabris, caule ſimplici, umbellis erectis, lateralibus ſolitariis. Linn. s. p. p. 313. in horto R. P. ſeritur. Sic. *Apocinu cu foghi ſtritti*. †

III. *Incarnata*: foliis lanceolatis, caule ſuperne diviſo, umbellis erectis geminis. Linn. s. p. p. 314. in horto R. P. eſt.

IV. *Curaſſavica*: foliis lanceolatis, petiolatis, glabris, caule ſimplici, umbellis erectis ſolitariis. Linn. s. p. p. 314. colitur in hortis. Sic. *Apocinu cu xiuri ruſſi*. †

V. *Vincetoxicum*: foliis ovatis, baſi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. Linn. s. p. p. 314. in hortis botanicis. Sic. *Vincitoſſicu*.

Phar.

Phar. Hirundinariæ radix, drag. 1. herba, aqua.
Qualitas. Lactefcens, fubvenenata.
Vis. Pellens, fudorifera, diuretica, emmenagoga, expellens.
Uſus. Hydrops! variolæ!
Comp. Eſſent. alexipharm. ſtah.

VI. *Nigra*: foliis ovatis baſi barbatis, caule ſuperne ſubvolubili. Linn. s. p. p. 315. in hortis abundat. Sic. *Vincitoſſicu cu xiuri nigru*.

VII. *Fruticoſa*: foliis revolutis, lanceolatis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 315. ubique adhuc adornat feneſtras mulierum. Sic. *Sitaria*.

133. STAPELIA: folliculi duo, cor. rotata, nectariis ſtellatis.

I. *Variegata*: denticulis ramorum patentibus. Linn. s. p. p. 316. obſervatur in hortis botanicis. Sic. *Frittillaria*, o *ſirpintaria*.

134. HERNIARIA: calix 5 - partitus. cor. o. ſtam. 5. ſterilia, capſ. 1 - ſperma.

I. *Glabra*. Linn. s. p. p. 317. abundat in ſiccis. Sic. *Irniaria*, o *erva turca vera*.

Phar. Herniariæ herba.
Qual. Inodora, inſipida.
Vis. Adſtringens, diuretica?
Uſus. Scotomia, ophthalmia? hernia? hydrops? calculus, carcinomà.
Comp. o.

135. CHENOPODIUM: calix 5-phillus 5-gonus, cor. o., ſem. 1. denticulare ſuperum.

Foliis anguloſis.

I. *Urbicum*: foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis, caule approſſimatis longiſſimis. Linn. s. p. p. 318. calcatur in plateis. Sic. *Sorti d'erva ſitenti*.

II. *Rubrum*: foliis cordato-triangularibus, obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis ſubfolioſis, caule brevioribus. Linn. s. p. p. 318. habitat in cultis campis.

Phar. Atriplicis ſilveſtris herba.
Qual. Aquoſa.
Vis. Dubbia.
Uſus. Incertus, ſuibus.
Comp. o.

III. *Album*: foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſtice integris, ſummis oblongis, racemis erectis. Linn. s. p. p. 320. ubique vileſcit. Sic. *Erba ſitenti cu xiuri a ſpica*.

IV. *Botrys*: foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. Linn. s. p. p. 320. in hortis botanicis. Sic. *Erva Te Siciliana chi odura*.

Phar. Botryos herba ſemina.

Qual.

Qual. Fragrans.

Vis. Subinebrians, reſolvens, pellens, carminativa, anthelminthica, emmenagoga, antiſpaſm.

Uſus. Phthiſis, orthopnæa, tuſſis convulſiva.

Comp. o.

V. *Ambroſioides*: foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis ſimplicibus. Linn. s. p. p. 320. ſitit aquas, & Panormi calcatur ab itinerantibus in plano S. Eraſmi. Sic. *Erva Te Siciliana ſitenti*.

VI. *Anthelminthicum*: foliis ovato-oblongis, argute dentatis, racemis aphillis. Linn. s. p. p. 320. honorat hortum R. P. Sic. *Erva Te Siciliana, chi odura di muſcu*.

Phar. Chenop. anthelm. ſemina unc. 1.

Qual. Graveolens.

Vis. Anthelminthica!

Uſus. Lumbricis.

Comp. o.

Foliis integris:

VII. *Vulvaria*: foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. Linn. s. p. p. 321. calcatur ab omnibus, Sic. *Erva ſitenti*.

Phar. Vulvariæ herba, conſerva.

Qual.

Qual. Hircoſa, urinaria.
Vis. Anthyſpaſmodica.
Uſus. Hyſteria.
Comp. Elect. hyſterich. fuller.

VIII. *Polyſpermum*: foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. Linn. s. p. p. 321. ubique Sic. *Erba ſitenti, chi ſtrilcia pri terra.*

IX. *Maritimum*: foliis ſubulatis, ſemicylindricis. Linn. s. p. p. 321. colitur in horto R. P.

X. *Scoparia*: foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis, caule ramoſo, ramis erectis. Linn. s. p. p. 321. ornat feneſtras. Sic. *Beddu vidiri.*

136. BETA: ſem. 1. reniforme, calyx, 5-phyllus baſi ſemen fovens.

I. *Maritima*: caulibus decumbentibus. Linn. s. p. p. 322. ubique. Sic. *Gira di muntagni.*

II. *Vulgaris*: caule erecto. Linn. s. p. p. 322. comeditur quotidie. Sic. *Gira bianca, e ruſſa*, o *carotuli.*

Phar. Betæ rubræ,& albæ radix, ſuccus, herba.
Qual. Aquoſa, dulcis.
Vis. Diluens, humectans, errhina, radix ſicc. (ſuccus emolliens) ſuppoſitoria.
Uſus. Ophthalmia, coryza ſicca, cephalalgia, odontalgia.
Comp. o.

137.

137. SALSOLA: cal. 5 - phyllus, cor. o. caps. 1. ſperma, ſem. cochleatum.

I. *Kali*: herbacea decumbens, foliis ſubulatis ſpinoſis, calycibus marginatis axillaribus. Linn. s. p. p. 322. adorat littora maris. Sic. *Spinedda ſarvaggia, o di ripa di mari.*

II. *Tragus*: herbacea erecta, foliis ſublatis ſpinoſis lævibus, calycibus ovatis. Linn. s. p. p. 322. ſeritur ab omnibus. Sic. *Spinedda domeſtica ruſſigna cu fogghi puntuti.*

III. *Vermiculata*: fruteſcens, foliis ovatis acutis carnoſis. Linn. s. p. p. 323. colitur in hortis botanicis. Sic. *Spinedda di Spagna.*

IV. *Soda*: herbacea patula, foliis inermibus. Linn. s. p. p. 323. colitur in hortis. Sic. *Spinedda cu fogghi larguliddi.*

V. *Sativa*: diffuſa herbacea foliis teretibus glabris, floribus conglomeratis. Linn. s. p. p. 323. abundat in campis cultis. Sic. *Cinniri di ſoda.*

138. GOMPHRENA: calyx coloratus exterior 3 - phylus, foliolis 2. conniventibus carinatis. Nectarium cylindricum, 10 - dentatum; caps. 1 - ſperma.

I. *Globoſa*: caule erecto, foliis ovato - lanceolatis, capitulis ſolitariis, pedunculis 2 - phyllis. Linn. s. p. p. 326. per omnes feneſtras videtur. Sic. *Amarantini ruſſi, e vranchi.*

139. ULMUS: calyx 5 - phyllus, cor. o.; bacca exucca compreſſo - membranacea.

I. *Cam-*

I. *Campeſtris*: foliis biſerratis, baſi inæqualibus. Linn. s. p. p.327. ubique pro rogis. Sic. *Urmu*.

Phar. Ulmi cortex medius.
Qual. Flaveſcens.
Vis. Adſtringens, vulneraria.
Uſus. Aſcites, vulnera, ſcabies!
Comp. o.

140. GENTIANA: cor. 1-petala; caps. 2-valvis, 1-locularis, recept. 2-longitudinalibus.

I. *Centaurium*: corollis quinquefidis infundibil., caule dichotomo, piſtillo ſimplici. Linn. s. p. p. 332. ſalit montes. Sic. *Centaura minuri*, o *Biundulidda*.

Phar. Centaurii minoris herba; eſtrat. aqua.; flores, conſerva.
Qual. Amariſſima.
Vis. Balſamica, tonica, ſtomachica.
Uſus. Chachexia, Icterus, tertiana, podagra, hypocondriaſis, ſcabies.
Comp. Andromech., acetum theriacal.

II. *Spicata*: corollis 5-fidis infundibul.; floribus alternis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 333. habitat in pratis herboſis. Sic. *Centaura minuri cu xiuri biancu*.

III.

III. *Cruciata* : corollis quadrifidis imberbibus, floribus verticillatis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 334. colitur in ſolo horto R. P. Sic. *Crucianedda*.

141. ERYNGIUM : flores capitati. recept. paleaceo.

I. *Phœtidum* : foliis radicalibus ſubenſiformibus ſerratis; floralibus multifidis, caule dichotomo. Linn. s. p. p. 336. multis in locis adeſt & ſpeciatim *a la Quiſquina*. Sic. *Pani caudu fitenti*.

II. *Planum* : foliis radicalibus ovalibus planis crenatis, capitulis pedunculatis. Linn. s. p. p. 337. ubique naſcitur. Sic. *Pani caudu cu fogghi larghi*.

III. *Alpinum* : foliis radicalibus cordatis oblongis, caulinis pinnatifidis, capitulis ſubcilyndricis. Linn. s. p. p. 337. amat montes. Sic. *Pani caudu cu fuſti turchini*.

IV. *Tricuſpidatum* : foliis radicalibus cordatis, caulinis palmatis auriculis ſubreflexis, paleis tricuſpidatis. Linn. s. p. p. 337. habetur in oppido Prizzenſi in loco dicto *a la Mindulara*. Sic. *Pani caudu cu ſpichi a buttuni lunguliddi*. *

V. *Campeſtre* : foliis amplexi-caulibus pinnato-laciniatis. Linn. s. p. p. 337. ubique naſcitur. Sic. *Pani caudu*.

Phar. Eryngii radix condita, herba.
Qual. Subaromatico-aquoſa.
Vis. Diuretica, emmenagoga, aphrodiſiaca.
Uſus. Calculus, ſterilitas.

Comp. Rad. V. aperientes minores.

142. SANICULA: umbellæ confertæ, ſubcapitatæ; fructus ſcaber. flores diſci abortientes.

I. *Europæa*: foliis radicalibus ſimplicibus, floſculis omnibus ſeſſilibus Linn. s. p. p. 339. ſalit montem Maronis prope ſcaturigines aquarum in loco dicto *lu ſautu di la vutti*. Sic. *Sanicula*, o *Diapenſia*.

Phar. Saniculæ herba.
Qual. Subinſipida, inodora.
Vis. Reſolvens, adſtringens.
Uſus. Vulnera?
Comp. o.

Umbellatæ.

143. ASTRANTIA: involucra partialia lanceolata patentia, æqualia, longiora, colorata; flores plurimi abortientes.

I. *Major*: foliis quinquelobis: lobis trifidis. Linn. s. p. p. 339 colitur in hortis botanicis. Sic. *Eleboru nigru cu fogghi di Sanicula*. †

144. BUPLEURUM: involucra umbellæ majora, 5. philla. petala involuta. fructus ſubrotundus, compreſſus, ſtriatus.

I. *Rotundifolium*: involuc. univerſalibus nullis, foliis perfoliatis. Linn. s. p. p. 340. inter ſegetes, & pre-

& precipue Panormi *a la Turri di li Diavuli*. Sic. *Pirſuliata*.

Phar. Perfoliatæ herba, ol. expreſ. ſemina. oleum emper.
Qual. Subaromatica.
Vis. Subadſtringens, vulneraria.
Uſus. Hernia ?
Comp. o.

II. *Jungeum*: caule erecto paniculato, foliis linearibus, involucris triphyllis, involucellis 5.phyllis. Linn. s. p. p. 343. in monte Cham oritur. Sic. *Lavureddu cu xiuri di finocchiu*.

III. *Fruticoſum*: fruteſcens, foliis ovatis integerrimis. Linn. s. p. p. 343. habitat in oppido Iſnelli. Sic. *Landreddu*.

IV. *Odontites*: involucellis 5. phyllis acutis, univerſali 3. phyllo, floſculo centrali altiore, ramis divaricatis. Linn. s. p. p. 342. habitat in oppido divi Stephani ut vulgo dicitur *a lu feudu di lu Liuni*. Sic. *Pirſuliata picciridda*. *

145. ECHINOPHORA: flores laterales maſculi; centrali hermaphrodito. ſem. 1., involucello inverſum.

I. *Spinoſa*: foliolis ſubulato-ſpinoſis integerrimis. Linn. s. p. p. 344. habitat in maritimis. Sic. *Vaſtuanca marina*, o *Finocchiu marinu ſpinuſu*.

146. TORDYLIUM: cor. radiatæ, omnes her-

maphroditæ. fructus ſuborbiculatus, margine crenatus. involucra longa, indiviſa.

I. *Officinale*: involucris partialibus longitudine florum, foliolis ovatis laciniatis. Linn. s. p. p. 345. ubique naſcitur. Sic. *Occhi di pirnici*, o *Tammureddi*.

Phar. Seſeli cretici ſemina.
Qual. Debilis.
Vis. Diuretica.
Uſus o.
Comp. Andromach.

II. *Maximum*: umbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis. Linn. s. p. p. 345. includitur in horto R.P.

III. *Peregrinum*: feminibus ſulcatis rugoſis plicatis, involuc. univerſali 1. phyllo ſubtrifido. Linn. s. p. p. 345. pertinet ad hortum R.P. Sic. *Occhi di pirnici majuri*. †

IV. *Apulum*: umbellulis remotis, foliis pinnatis. pinnis ſubrotundis laciniatis. Linn. s. p. p. 345. amat ſterilia loca. Sic. *Tammuriddu*zz*i picciriddi*.

147. CAUCALIS: cor. radiatæ; diſci maſculæ pet. inflexo-emarginata. fructus ſetis hiſpidus. involucra integra.

I. *Grandiflora*: involucris 5-phyllis, foliolo unico duplo majore. Linn. s. p. p. 346. inter ſegetes. Sic. *Pidocchi di cani*.

II.

II. *Platycarpos*: umbellis trifidis, umbellulis triſpermis, involucris triphyllis. Linn. s.p.p.347. abundat in maritimis, & precipue a *Sferracavaddu*. Sic. *Pidocchi di cani cu fruttu grandi*.

III *Leptophylla*: ſeminum aculeis, triglochidibus uncinatis: pilis verticillatis hiſpidis. Linn. s. p. p. 347 obſervatur in arundinoſis locis. Sic. *Pidocchi di cani cu frutti picciriddi*.

148. DAUCUS: cor. ſubradiatæ, omnes hermaphroditæ. fructus pilis hiſpidus.

I. *Carota*: ſeminibus hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis, radix fuſi-formis. Linn. s. p. p. 348. ſeritur in hortis. Sic. *Vaſtunachi*.

Phar. Dauci ſativi, ſive ſilveſtris ſemina.

Qual. Aquoſo-aromatica, fragrans.

Vis. Diluens, humectans, carminativa, diuretica, emmegagoga.

Uſus. Stranguria, calculus.

Comp. Sem. IV. calida minora.

II. *Mauritanicus*: ſeminibus hiſpidis, floſculo centrali ſterili carnoſo colorato, recept. communi hemiſphærico. Linn. s. p. p. 348. habitat in oppido Milicæ precipue in locis aridis. Sic. *Vaſtunaca ſarvaggia*.

III. *Viſnaga*: ſeminibus nudis. Linn. s.p. p.348. ubique naſcitur. Sic. *Annetta denti*.

IV. *Muricatus*: ſeminibus aculeatis, Linn. s. p. p. 349.

p. 349. oritur in maritimis. Sic. *Pidocchi di cani di ripi di mari*.

149. AMMI: involucra pinnatifida. cor. radiatæ: omnes hermaphroditæ. fructus lævis.

I. *Majus*: foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ſerratis, ſuperioribus multifidis linearibus. Linn. s. p. p. 349. ubique naſcitur. Sic. *Galiotu cu fogghi larghi*, o *Sponſi pri geſuminu*.

II. *Copticum*: foliis ſupradecompoſitis linearibus, ſem. muricatis. Linn. s. p. p. 349. includitur in horto R.P. †

150. CONIUM: involucella dimidiata, ſubtriphylla. fructus ſubgloboſus, 5. ſtriatus, utrinque crenatus.

I. *Maculatum*: ſeminibus ſtriatis. Linn. s. p. p. 349. habitat in monte Cham, & in oppido Miſilmeri. Sic. *Cicuta*.

Phar. Impropriè cicutæ herba.

Qual. Acris, ſeptica.

Vis. Narcotica, repellens, hypnotica.

Uſus. Bubo, herpes, carcinoma, infarctus lienis.

Comp. Empl. cicutæ, extract.

151. SELINUM: fructus ovali-oblongus, compreſſo-planus, in medio ſtriatus. involuc. reflexum. pet. cordata, æqualia.

I. *Sylveſtre*: radice fuſi-formi, multiplici. Linn. s. p.

s. p. p. 350. relucet in monte Maronis. Sic. *Pitruſineddu, chi mangiandulu mori la viſtianni.*

II. *Carvifolia*: caule ſulcato, acutangulo, involucro univerſali caduco, piſtillis fructus reflexis. Linn. s. p. p. 350. habitat in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Pitruſineddu ſarvaggiu cu fogghi frappuliati.*

152. ATHAMANTA: fructus ovato-oblongus, ſtriatus. pet. inflexa emarginata.

I. *Meum*: foliolis capillaribus, ſeminibus glabris ſtriatis. Linn. s. p. p. 353. naſcitur in monte Etna.

Phar. Meum radix.

Qual. Acris, aromatica, calida.

Vis. Carminativa, diuretica, emmenagoga.

Uſus. Tertiana, aſthma, leucorrhæa.

Comp. Andromach. mithridat.

II. *Sicula*: foliis inferioribus nitidis, umbellis primordialibus ſubſeſſilibus, ſeminibus piloſis Linn. s. p. p. 352. naſcitur in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Pedi di nigghiu.* *

III. *Libanotis*: fol. bipinnatis planis, umbellis hemiſphæricis, ſeminibus hirſutis. Linn. s. p. p. 351. reperitur in monte Maronis *a li foſſi di S. Gannolfu*. Sic. *Daucu muntanu.*

IV. *Cretenſis*: foliolis linearibus planis hirſutis, pet. bipartitis, ſem. oblongis hirſutis. Linn. s. p. p. 352. abundat in monte Peregrino. Sic. *Spezza petri.*

Phar.

Phar. Dauci cretici ſemina.

Qual. Acris, aromatica.

Vis. Carminativa, diuretica, emmenagoga.

Uſus. Flatulentia, tuſſis, calculus.

Comp. Andromach. mithridat. philonium, elect. lauri.

153. PEUCEDANUM: fructus ovatus, utrinque ſtriatus, ala cinctus. involucra breviſſima.

I. *Officinale*: foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. Linn. s. p. p. 353. auget honorem Peregrini montis. Sic. *Pitruſinu di muntagna*.

Phar. Peucedani radix.

Qual. Calida.

Vis. Reſolvens, nervina, thoracica, diuretica.

Uſus. Ulcera, odontalgia, ſopor oſi, hemicrania?

Comp. o.

154. CRITHMUM: fructus ovalis compreſſus, floſculi æquales.

I. *Maritimum*: foliolis lanceolatis carnoſis. Linn. s. p. p. 344. oritur ubique in rupibus prope mare Drepani *a lu petru Palazzu*. Sic. *Finocchiu marinu*.

Phar. Crithimi herba.

Qual. Fragans, ſubdulcis.

Vis. Diuretica, repellens, carminativa.

Uſus. Calculus, hypocondriaſis.

Comp. o.

155.

155. CACHRYS: flor. floſculis fertilibus. petala planiuſcula, ſem. cortice ſuberoſo.

I. *Libanotis*: foliis bipinnatis, foliolis acutis multifidis, ſeminibus ſulcatis lævibus. Linn. s. p. p. 355. habitat in monte Maronis in loco dicto *lu Marcatu di paganu*.

II. *Sicula*: foliis bipinnatis: foliolis linearibus acutis, ſeminibus ſulcatis hiſpidis. Linn. s. p. p. 355. oritur in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Turbit*. *

III. *Panax Siculum*: fructibus ſuberoſis angulatis ovalibus. hæc plantula incognita Linn. Ego reduxi inter umbellatas ad Cachrim. Sic. *Ferra ſaraciniſca* ubique oritur. *

156. FERULA: fructus ovalis, compreſſo-planus, ſtriis utrinque tribus.

I. *Communis*: foliolis linearibus longiſſimis ſimplicibus. Linn. s. p. p. 355. apud omnes Sic. *Ferra*.

II. *Ferulago*: foliis pinnatifidis: pinnis linearibus planis trifidis. Linn. s. p. p. 356. ſelegit montem Maronis prope locum dicto *lu puzzu di minnonica*. Sic. *Firricedda minuri*.

157. LASERPITIUM: fructus oblongus: angulis 8. membranaceis. petala inflexa, emarginata, patentia.

I. *Ferulaceum*: foliis linearibus. Linn. s. p. p. 358. occupat vallem Divi Martini Panormi, in eo loco dicto *Munti Cucciu*. Sic. *Ferra cu fruttu groſſu tunnu ad angulu*.

158. HERACLEUM: fructus ellipticus, emarginatus, compreſſus, ſtriatus, marginatus; cor. difformis, inflexo-emarginata; involucrum caducum.

I. *Spondilium*: foliis pinnatifidis. Linn. s. p. p. 358. habitat in monte Maronis *a li ſavari*. Sic. *Angelica odorata*.

II. *Panaces*: foliis pinnatis, foliolis quinis: intermediis ſeſſilibus, floribus radiatis. Linn. s. p. p. 358. habitat in monte Maronis. Sic. *Ancelica odorata cu ſogghi liſci*.

159. LINGUSTICUM: fructus oblongus, 5. ſulcatus utrinque, cor. æquales; pet. involutis, integris.

I. *Leviſticum*: foliis multiplicibus; foliolis ſupernè inciſis. Linn. s. p. p. 359. colitur in hortis botanicis. Sic. *Liviſticu*.

Phar Leviſtici radix, herba, ſemina, eſtract. eſſent. aqua.

Qual. Tetra, fætida, acris; ſem. urinaria, nigra.

Vis. Pellens, carminativa, exanthematica, emmenagoga.

Uſus. Hyſteria.

Comp. Syrupus artemiſiæ.

160. ANGELICA: fructus ſubrotundus, angulatus, ſolidus; ſtylis reflexis. cor. æquales: pet. incurvis.

I. *Archangelica*: foliorum impari lobato. Linn. s. p.

s. p. p. 360. oritur in monte Buſammarenſe. Sic. *Angelica vera*.

Phar. Angelicæ ſativæ & ſilveſtris; radix, aqua, herba, ſemina, balſ. eſtract.

Qual. Acris, amara, fragrans, aromatica, calida.

Vis. Alexiteria, reſolvens, ſudorifera, carminativa, emmenagoga.

Uſus. Phlogoſes, exanthematicæ, ſcelotyrbe. ſilveſtr. hyſteria.

Comp. Orvietanum.

II. *Silveſtris*: foliolis æqualibus ovato-lanciolatis ſerratis. Linn. s. p. p. 361. in humidis naſcitur, & precipue in flumine Oreto. Sic. *Angelica aquatica*.

161. SIUM: fructus ſubovatus, ſtriatus. involuc. poliphyllum, petala cordata.

I. *Latifolium*: foliis pinnatis, umbellis terminalibus. Linn. s. p. p. 361. floreſcit prope ſcaturigines aquarum. Sic. *Scauuni*.

II. *Siſarum*: foliis pinnatis, floralibus ternatis. Linn. s. p. p. 361. colitur in hortis. Sic. *Siſaru cu radica a vaſtunaca chi ſi mangia*.

III. *Falcaria*: foliolis linearibus decurrentibus connatis. Linn. s. p. p. 362. naſcitur in hortis botanicis. Sic. *Crittimu cu fogghi a ʒagaredda*. †

IV. *Græcum*: foliis omnibus bipinnatis. Linn. s. p. p. 362. ſervatur in hortis & naſcitur ubique. Sic. *Pedi di nigghiu d'acqua*.

V. *Siculum*: foliis radicalibus ternatis, caulinis bipinnatis. Linn. s. p. p. 362. in urbe Saccæ naſcitur. Sic. *Daucu cu fogghi di carvi di chiazza*. *

161. SISON: fructus ovatus, ſtriatus. involuc. ſubquadriphylla. *

I. *Ammi*, foliis tripinnatis: radicalibus linearibus, caulinis ſetaceis: ſtipularibus longioribus. Linn. s. p. p. 363. ubique, & abundanter *a la tunnara di Mundeddu*. Sic. *Ameos*.

Phar. Ammios veri ſemina.
Qual. Suaveolens.
Vis. Sudorifera.
Uſus. Sterilitas.
Comp. ſem. 4. calida minora, Andromach.

II. *Canadenſe*: foliis ternatis. Linn. s. p. p. 363. colitur in horto R. P. †

163. BUBON: fructus ovatus, ſtriatus, villoſus.

I. *Macedonicum*: foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis numeroſiſſimis. Linn. s. p. p. 364. colitur in botanicis hortis. Sic. *Pitruſinu Macedonicu*.

Phar. Petroſelini Macedonici ſemina.
Qual. Aromatica, amareſcens.
Vis. Carminativa, diuretica, emmenagoga.
Uſus: o.
Comp. Andromach.

II.

II. *Rigidius* : foliolis linearibus. Linn. s. p. p. 364. elegit montem Maronis. Sic. *Saſſifragia*. *.

164. CUMINUM: fructus ovatus, ſtriatus, umbellulæ 4: involuc. 4.-fida.

I. *Cyminum* : Linn. s. p. p. 365. in inſula Militenſi. Sic. *Ciminauru*.

Phar. Cymini ſemina, aqua, ol. ſtil.

Qual. Acris, aromatica.

Vis. Carminativa, diuretica, emmenagoga, reſolvens.

Uſus. Hyſteria, flatulentia, tympanitis.

Comp. Sem. 4. calida majora.

165. ŒNANTHE: floſculi difformes: in diſco ſeſſiles, ſteriles. fructus calyce coronatus.

I. *Globoſa*: fructibus globoſis. Linn. s. p. p. 365. habitat in paludibus. Sic. *Filipennula di Margiu*.

II. *Prolyfera*: umbellularum pedunculis marginalibus longioribus ramoſis maſculis. Linn. s. p. p. 365. in locis humidis eſt. Sic. *Cabbaſiſi di Margiu*.

III. *Fiſtuloſa*: ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis. Linn. s. p. p. 365. in paludibus. Sic. *Cabbaſiſi di margiu cu fogghi comu cipuddi*.

166. CICUTA: fructus ſubovatus, ſulcatus, hyſpidus.

I. *Viroſa* : umbellis oppoſiti-foliis, petiolis mar-

marginatis obtuſis. Linn. s. p. p. 367. ubique reriitur. Sic. *Cicutaria*.

Phar. Cicutæ herba.
Qual. Acris, tetra, fœtida, ſeptica.
Vis. Narcotica, hypnotica, repellens.
Uſus. Bubo, carcinoma, herpes, lienis infarctus.
Comp. Emplaſt. cicutæ.

167. ÆTHUSA: flores ſubradiati, fortiles, involucella dimidiata, 3. philla pendula.

I. *Cynapium*: Linn. s. p. p. 367. in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Cicuta cu fogghi comu pitruſinu*.

168. CORIANDRUM: cor. radiata; pet. inflexo-emarginata; involucr. univerſale 1. phyllum: partiale dimidiatum, fructus ſphæricus.

I. *Sativum*: fructibus globoſis. Linn. s. p. p. 367. oritur in civitate Corleonis circa ſepes. Sic. *Cugghiandru*.

Phar. Coriandri ſemina, confect.
Qual. Tetra, fætida, ſuſpecta.
Vis. Hipnotica, carminativa, lactifuga.
Uſus. Hyſteria, tertiana.
Comp. o.

II. *Teſticulatum*: fructibus didymis. Linn. s. p. p. 367. ubique in campis. Sic. *Cugghiandru ſarvaggiu ſitenti*. 169.

Digitized by Google

169. SCANDIX: cor. radiata, fructus ſubulatus. petala emarginata. floſculi diſci ſæpe maſculi.

I. *Pecten-Veneris*: ſeminibus lævibus, roſtro longiſſimo. Linn. s. p. p. 368. ubique videtur. Sic. *Aguggliola*.

II. *Cerefoleum*: ſeminibus nitidis ovato-ſubulatis, umbellis ſeſſilibus lateralibus. Linn. s. p. p. 368. in hortis botanicis ſeritur. Sic. *Cirifogghiu*.

Phar. Cerefolii herba, aqua.

Qual. Aromatica, dulceſcens, oleracea, crepitans.

Vis. Antiphlogiſtica, diuretica, lactifera.

Uſus. Hydrops, phthiſis, hæmorrhois.

Comp. o.

III. *Antriſcus*: ſeminibus ovatis hiſpidis, cor. uniformibus, caule lævi. Linn. s. p. p. 368. oritur in monte Maronis *a li foſſi di S. Gandolfu*.

170. CHÆROPHYLLUM: involucr. reflexum, concavum. pet. inflexo cordata. fructus oblongus, lævis.

I. *Silveſtre*: caule lævi ſtriato, geniculis tumidiuſculis. Linn. s. p. p. 369. in fluminibus bibit. Sic. *Cicutaria d' acqua*.

Phar. Cicutariæ herba.

Qual. Amaricans, ſubfœtida.

Vis.

Vis. Subvenenata? dubia.
Uſus. Gangræna.
Comp. o.

171. IMPERATORIA: fructus ſubrotundus, compreſſus, medio gibbus, margine cinctus; pet. inflexo-emarginata.

I. *Oſtruthium*: Linn. s. p. p. 371. in hortis botanicis colitur. Sic. *Imperatoria*.

Phar. Imperatoriæ radix.
Qual. Acris, aromatica, calida.
Vis. Apophlegmatizans, carminativa, ſudorifera, emmenagoga.
Uſus. Flatulentia, hyſteria, colica, ſerpigo, ſterilitas, terziana, paralyſis.
Comp. Orvietanum, acet. theriacale.

172. SESELI: umbellæ globoſæ. involucr. foliolo uno alterove, fructus ovatus, ſtriatus.

I. *Pimpinelloides*: caule declinato, umbellis nubilibus; nutantibus. Linn. s. p. p. 372. communis. Sic. *Seſeliu*.

II. *Amboides*: petiolis membrana deſtitutis. Linn. s. p. p. 373. ubique naſcitur. Sic. *Finocehiu d' Aſinu*.

III. *Tortuoſum*: caule alto rigido, foliolis linearibus faſciculatis. Linn. s. p. p. 373. elucescit in oppido Clarimontis. Sic. *Seſeliu*.

173.

173. THAPSIA : flores floſc. fertiles, ſem. membranaceo - alata, emarginata.

I. *Garganica*, foliis pinnatis; foliolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. Linn. s. p. p. 375. reperitur ubique. Sic. *Firrazzolu*.

II. *Aſclepium*: foliis bipinnatis, ſetaceo - multifidis, foliolis digitatis. Linn. s. p. p. 375. ubique naſcitur. Sic. *Dabbiſu*.

174. PASTINACA: fructus ellipticus, compreſſo - planus, pet. involuta integra.

I. *Sativa*: foliis ſimpliciter pennatis. Linn. s. p. p. 376. conſpicitur in botanicis hortis. Sic. *Carvi di Chiazza*.

II. *Opopanax*: foliis bipinnatis. Linn. s. p. p. 376. ubique naſcitur. Sic. *Baſiliſcu*.

Phar. Pro ambabus: pro prima: Paſtinacæ radix, ſemina; pro ſecunda: Opopanacis gummi.

Qual. Pro prima: aquoſa: pro ſecunda: gummi - reſina amara, acris, graveolens, intus flaveſcens, extus rufeſcens.

Vis. Pro prima: diluens, humectans, nutriens, flatulenta, aphrodiſiaca; pro ſecunda: nervina, eccoprotica, carminativa, emmenagoga.

Uſus. Pro prima: tertiana; pro ſecunda: tuſſis ſenilis, aſthma humorale, paralyſis.

Comp. Pro prima o.; pro ſecunda: andromach. mithridat. hiera colocynth. troch. mirrhæ, ung. Apoſtolorum; empl. mucilaginoſum; empl. manus Dei; pillulæ fœtidæ; empl. ſtipt. S 175.

175. SMYRNIUM: fructus oblongus, ſtriatus: pet. acuminata carinata.

I. *Oluſatrum*: foliis caulinis ternatis, petiolatis ſerratis. Linn. s. p. p. 367. ubique reperitur. Sic. *Liſciandreddu*.

II. *Perfoliatum*: foliis caulinis ſimplicibus, amplexi-caulibus. Linn. s. p. p. 367. habitat prope locum dictum *allu Caſteddu di Murriali*.

176. ANETHUM: fructus ſubovatus, compreſſus, ſtriatus, pet. involuta integra.

II. *Graveolens*: fructibus compreſſis. Linn. s. p. p. 377. inter ſegetes involvitur. Sic. *Finocchiu anitu*.

Phar. Anethi herba, aqua, flores, ſemina.
Qual. Tetra, fœtida.
Vis. Hypnotica, lactifuga, carminativa.
Uſus. Pervigilium, ſingultus! colica, vomitus.
Comp. Flores 4. carminantes, empl. ranarum mercuriale; empl. mucilagin.

II. *Fœniculum*: fructibus ovatis, Linn. s. p. p. 377. eſt communis. Sic. *Finocchiu duci*, o *di muntagna*.

Phar. Fœniculi radix, herba, aqua, ſemina, confectio.
Qual. Aromatica, dulceſcens.
Vis. Reſolvens, pellens, carminativa, lactifera.

Uſus.

Uſus. Ophthalmia! vomitus.

Comp. Sem. 4. calida majora; rad. 5. aperientes majores; ſyr. 5. radicum; andromach. mitrid. philonium, diaphœniceum, benedicta; ſyr. praxii; ſyr. hyſſopi; pill. aureæ, hamech, ſyrup. artemiſ.

177. PIMPINELLA: fructus ovato-oblongus, per. inflexa; ſtig. ſubgloboſo.

I. *Saxifraga*: foliis pinnatis, foliolis radicalibus ſubrotundis, ſummis linearibus. Linn. s. p. p. 378. in monte maronis *allu puzzu di la Principiſſa*. Sic. *Saſſifragia ircina*.

Phar. Pimpinellæ noſtratis radix: conf. eſſenſ. aqua, herba, ſemina.

Qual. Acerrima, hircina, calida.

Vis. Emmenagoga.

Uſus. Coryza, dyſpnæa, hyſteria.

Comp. o.

II. *Aniſum*: foliis radicalibus trifidis inciſis. Linn. s. p. p. 379. in hortis botanicis includitur. Sic. *Ciminu duci*.

Phar. Aniſi herba, ſemina, aqua, ſpiritus, ol. ſtil.

Qual. Aromatica, dulceſcens.

Vis. Reſolvens ſanguinem, & lac; becchica; carminativa.

Uſus. Tormina, tuſſis.

Comp. Sem. 4. calida majora. pill. aureæ, conf. hamech; balſ. ſulphuris aniſatus.

178. APIUM: fructus ovatus, ſtriatus. involucr. 2. phyllum; pet. æqualia.

I. *Petroſelinum*: foliis caulinis linearibus, involucellis minutis. Linn. s. p. p. 379. eſt commune. Sic. *Pitruſinu*.

Phar. Petroſelini radix, herba, aqua, ſemina, ol. ſtil.

Qual. Acris, aromatica, culinaris.

Vis. Reſolvens, emmenagoga, lactifuga.

Uſus. Contuſio, ablactio, pediculi.

Comp. Syr. 5. rad., ſyr. hyſſopi.

II. *Graveolens*: foliis caulinis cunei-formibus. Linn. s. p. p. 379. comeditur ab omnibus. Sic. *Accia*.

Phar. Apii radix, herba, ſemina.

Qual. Subtetra, ſuſpecta.

Vis. Carminativa, pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, repellens, antifebrilis.

Uſus. Noxia apopleticis, epilepticis, vertiginoſis, caliginoſis, pediculis.

Comp. Sem. 4. calida minora, rad. 5. aperientes majores, ſyr. 5. rad., ſyr. hyſſopi, pill. aureæ.

Tri-

Trigynia, *tre piſtili*.

179. RHUS: cal. 5. partitus. pet. 5. bacca monoſperma.

I. *Coriaria*: foliis pinnatis obtuſiuſcule-crenatis, ovalibus, ſubtus villoſis. Linn. s. p. p 379. naſcitur in monte Ecice ex illa parte, quæ reſpicit Drepanum. Sic. *Summaccu*.

Phar. Sumach flores, ſemina.
Qual. Styptica, ſubvenenata.
Vis. Adſtringens, coriaria, refrigerans.
Uſus. Diarrhæa, dyſenteria, ſtomacace, rhagas.
Comp. o.

II. *Vernix*: foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro æquali. Linn. s. p. p. 380. nobilitat hortum R. P. †

Phar. Vernicis reſina, oleum.
Qual. Toxica.
Vis. o.
Uſus. Hæmorrhois.
Comp. Ung. martiatum.

III. *Toxicodendrum*: foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pubeſcentibus caule radicante,

te. Linn. s. p. p. 381. colitur in hortis botanicis. Sic. *Toſſicodendru*. †

180. VIBURNUM: calyx 5. partitus ſuperus, cor. 5. fida, bacca 1. ſperma.

I. *Tinus*: foliis integerrimis ovatis, ramificationibus venarum ſubtus villoſo-glandulоſis. Linn. s. p. p. 383. in hortis botanicis. Sic. *Lauru tinu*. †

II. *Opulus*: foliis lobatis, petiolis glanduloſis. Linn. s. p. p. 384. includitur in hortis. Sic. *Siringa cu xiuri vrancu mazzi mazzi*.

181. SAMBUCUS: calyx 5. partitus, cor. 5.-fida, bacca triſperma.

I. *Ebulus*: cymis trifidis, ſtipulis foliaceis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 385. ubique naſcitur. Sic. *Savucheddu*.

Phar. Ebuli radix, cortex interior, folia, flores, baccæ, rob. ſemina.

Qual. Acris, nauſeoſa.

Vis. Narcotica, anodyna, pellens, ſudorifera, diuretica, draſtica.

Uſus. Hydrops, leucorrhæa, ſcabies.

Comp. Extrat. panchymagogum, empl. ranarum mercuriale.

II. *Nigra*: cymis quinquepartitis, caule arboreo. Linn. s. p. p. 385. ad formandos ſepes. Sic. *Savucu*.

Phar.

Phar. Sambuci cortex interior, folia, flores, conſerva, aqua, ſpiritus, acetum, baccæ rob. ſemina, oleum.

Qual. Acris, tetra, fœtida, nauſeoſa.

Vis. Narcotica, anodyna, pellens alvum, ſudorem, urinam, menſtrua, lac.

Uſus. Heryſipelas, fl. rob. dyſenteria, bacc. hydrops, varix ani! cort.

Comp. Spec. p. cataplaſmate.

182. STAPHYLEA: calyx 5. partitus, pet. 5. capſ. inflatæ connatæ. ſemina 2. globoſa, cum cicatrice.

I. *Pinnata*: foliis pinnatis. Linn. s. p. p. 386. ubique invenitur in montuoſis.

183. TAMARIX: cal. 5. partitus. petala 5. capſ. 1. locularis 3. valvis, ſemina pappoſa.

I. *Gallica*, floribus pentandris. Linn. s. p. p. 386. naſcitur in fluminibus. Sic. *Bruca*.

Phar. Tamariſci cortex (radicis) lignum, folia.

Qual. Stiptica.

Vis. Adſtringens, coriaria, obſtipans.

Uſus. Hypocondriaſis, ſtomachacæ, epiphora, profluvia.

Comp. o.

184. TURNERA: calyx 5. fidus infundibul. exterior 2. phyllus, pet. 5. calyci inſerta, ſtig.

mul-

multifida, capſ. 1. locularis 3. valvis.

I. *Ulmifolia*: floribus ſeſſilibus petiolatis, foliis baſi biglandulis. Linn. s. p. p. 387. ornat hortum R.P. †

185. ALSINE: calyx 5.phyllus, petala 5.æqualia, capſ. 1. locularis 3. valvis.

I. *Media*: pet. bipartitis, foliis ovato-cordatis. Lin. s. p. p. 389. erigitur ſuper tecta. Sic. *Murſiddina minuri*.

II. *Segetalis*: petalis integris, foliis filiformibus. Linn. s. p. p.390. ubique in aridis: Sic. *Murſiddina picciridda*.

186. BASELLA: calyx o. cor. 7. fida; laciniis 2. oppoſitis latioribus, tandem baccata, ſemen 1.

I. *Rubra*: foliis planis, pedunculis ſimplicibus. Linn. s. p. p. 390. in horto R. P. includitur. †

II. *Lucida*: foliis ſubcordatis pedunculis confertis ramoſis. Linn. s. p. p. 391. colitur in horto R. P. †

Tetragynia, quattro piſtili.

187. PARNASSIA: calyx 5. partitus, petala 5. nectaria 5. cordata ciliata, apicibus globoſis, capſ. 4. valvis.

I. *Paluſtris*: Linn. s. p. p. 391. obſervatur in hortis botanicis. Sic. *Epatica bianca*. †

Phar. Hæpaticæ albæ herba, flores.

Qual.

Qual. Amara.
Vis. Incerta.
Uſus. Ignotus.
Comp. o.

Pentagynia, cinque piſtili.

188. STATICE: calyx 1. phyllus, integer, plicatus, ſcarioſus. petala 5., ſemen 1. ſuperum.

I. *Armeria*: ſcapo ſimplici capitato: foliis linearibus. Linn. s. p. p. 394. habitat in oppido Caſtelli boni *a lu ferru*. Sic. *Galufareddu cu xiuri a buttuni*.

II. *Limonium*: ſcapo paniculato tereti, foliis lævibus. Linn. s. p. p. 394. in maritimis & precipuè *a la tunnara di Mundeddu*. Sic. *Limoniu marinu*, o *Berruſſu*.

Phar. Behen rubri radix.
Qual. Stiptica.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Debilitas, hæmorrhagia.
Comp. Compoſita arabum.

III. *Cordata*: ſcapo paniculato, foliis ſpathulatis retuſis. Linn. s. p. p. 394. in maritimis. Sic. *Limunieddu marinu minuri*.

IV. *Reticulata*: ſcapo paniculato proſtrato, ramis ſterilibus retroflexis nudis, foliis cuneiformibus.

bus. Linn. s. p. p. 394. in maritimis, & precipuè a *Sferracavaddu*. Sic. *Limoniu cu li rami comu :rìti*. *

V. *Monopetala*: caule fruticoſo folioſo, floribus ſolitariis, foliis lanceolatis vaginantibus. Linn. s. p. p. 396. habitat in inſula Uſticæ, & Favinianæ. Sic. *Limoniu, chi fa fruttu di gadda*. *

VI. *Sinuata*: caule herbaceo, foliis radicalibus alternatim pinnato-ſinuatis: caulinis ternis triquetris ſubulatis decurrentibus. Linn. s. p. p. 396. naſcitur in inſula Favinianæ, & Uſticæ: in eo loco dicto *Pizzu falcuni*. Sic. *Limoniu pilligrinu*. *

189. LINUM: calyx 5. phyllus, petala 5., capſ. 5. valvis, 10. locularis. ſemina ſolitaria.

Foliis alternis.

I. *Uſitatiſſimum*: calyc. capſuliſque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis, alternis, caule ſubſolitario. Linn. s. p. p. 397. ſeritur ubique. Sic. *Linu virniticu, o primintiu*.

Phar. Lini ſativi ſemina, oleum.
Qual. Pinguis.
Vis. Relaxans, obtundens, emolliens.
Qual. Arthritis, calculus, colica, hæmoptyſis.
Comp. o.

II.

II. *Perenne*: calycibus capſuliſque obtuſiuſculis, foliis alternis, lanceolatis, integerrimis. Linn. s. p. p. 397. ſpectat ad hortum R. P. †

III. *Virginicum*: calycibus acutis alternis, capſ. muticis, panicula filiformi, foliis alternis lanceolatis; radicalibus ovatis. Linn. s. p. p. 399. adornat hortum R. P. †

Foliis oppoſitis.

IV. *Nodiflorum*: foliis floriferis oppoſitis lanceolatis, floribus alternis ſeſſilibus, calycibus longitudine foliorum. Linn. s. p. p. 401. ubique in pratis. Sic. *Linu ſarvaggiu cu frutti mazzi mazzi*.

190. CRASSULA: cor. 5. partita. capſ. 5. polyſpermæ.

I. *Coccinea*: foliis planis cartilagineo-ciliatis, baſi connato-vaginantibus. Linn. s. p. p. 404. colitur apud botanicos. †

II. *Cultrata*: foliis oppoſitis obtusè ovatis integerrimis: hinc anguſtioribus. Linn. s. p. p. 405. obſervatur in hortis botanicis. †

III. *Portulacaria*: foliis obovatis oppoſitis, caule arboreo. Linn. s. p. p. 406. in hortis botanicis. Sic. *Purciddana marina ad arvuliddu*. †

Phar. Portulacariæ herba.
Qual. Aceſcens, ſtiptica, mucilaginoſa.
Vis. Adſtringens, refrigerans, humectans.

Uſus. Diarrhæa, teneſmus, dyſenteria, gonorrhæa.

Comp. o.

CLASSIS SESTA.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

Sei Stamine, ed un Piſtilo.

191. BROMELIA: calyx 3. fidus, ſuperus. pet. 3: ſquama nectarifera ad baſin petali; bacca 3. locularis.

I. *Ananas*: foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. Linn. s. p. p. 408. colitur in horto R. P. †

192. TRADESCANTIA: calyx 3. phyllus. pet. 3. filamenta villoſa. capſ. 3. locularis.

I. *Virginiana*: erecta lævis, floribus congeſtis. Linn. s. p. p. 411. in hortis botanicis. Sic. *Efemeru*. †

193. HÆMANTHUS: involucr. 6. phyllum, multiflorum. cor. 6. partita ſupera. bacca 3. locularis.

I. *Coccineus*: foliis linguiformibus, planis lævibus. Linn. s. p. p. 412. colitur in horto R.P. †

194. GALANTHUS: petala 3. concava. nectarium ex pet. 3., parvis, emarginatis. ſtig. ſimplex.

I.

I. *Nivalis* : Linn. s. p. p. 413. includitur in valle divi Martini. Sic. *Jacinteddu cu xiuri biancu*. *

195. LEUCOJUM: cor. campaniformis, 6.partita, apicibus incraſſata; ſtig. ſimplex.

I. *Vernum* : ſpatha uniflora, ſtylo clavato. Linn. s. p. p. 414. in monte Maronis *a Muntaſpru*. Sic. *Gigghiteddu di campagna*.

II. *Autumnale* : ſpatha multiflora, ſtylo filiformi. Linn. s. p. p. 414. prope Corleonem naſcitur *a Barraù*. Sic. *Gigghiu cu xiuri giarnu*.

196. NARCISSUS : petala 6: nectario infundibul., 1. phyllo. ſtam. intra nectarium.

I. *Pſeudonarciſſus*: ſpata uniflora, nectario campanulato erecto criſpo, æquante, petala ovata. Linn. s. p. p. 414. montes ſalit. Sic. *Tazzetta cu xiuri giarni ad unu, ad unu*, o *Coddi di Caimiddu*.

II. *Poeticus* : ſpatha uniflora, nectario rotato breviſſimo ſcarioſo crenulato. Linn. s. p. p. 414. colitur in hortis. Sic. *Tazzetta cu xiuri biancu*.

III. *Bicolor* : ſpatha uniflora, nectario campanulato margine patulo criſpo æquante petala. Linn. s. p. p. 415. colitur in hortis. Sic. *Tazzetta cu xiuri biancu, e giarnu*.

197. PANCRATIUM : cor. ſupera, 6. pet. nect. campanulatum, ſtam. terminatum.

I. *Maritimum* : ſpatha multifora, petalis planis; fol. lingulatis. Linn. s. p. p. 418. habitat in maritimis, & Drepani *a la ſpiaggia di S. Giulianu*. Sic. *Scilla di ripi di mari cu xiuri grandi*.

198.

198. AMARYLLIS : cor. 6. pet. campanulata. ſtig. 3. fidum.

I. *Formoſiſſima* : ſpatha uniflora; corolla inæquali, petalis tribus, genitalibuſque declinatis. Linn. s. p. p. 420. colitur in hortis. Sic. *Gigghiu di Francia*.

II. *Belladonna*: ſpatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus ungue riflexis, genitalibus declinatis. Linn. s. p. p. 421. colitur in hortis. Sic. *Gigghiu cu xiuri 'ncarnatu*.

199. ALLIUM : cor. 6. partita patens. ſpatha multiflora. umbella congeſta. caps. ſupera.

Folia caulina plana.

I. *Porrum* : caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata. Linn. s. p. p. 423. ſeritur in hortis. Sic. *Porru*.

Phar. Porri ſemina.
Qual. Acris, orgaſtica.
Vis. Calefaciens, emmenagoga, diuretica, diaphoretica.
Uſus. Calculus.
Comp. o.

II. *Victorialis*: caule planifolio, umbella rotundata; ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus, foliis ellipticis. Linn. s. p. p. 424. apud omnes nemo;

mores. Sic. *Agghioli di voſcu*.

Phar. Victorialis longæ radix.
Qual. Antecedentis.
Vis. Sequentis.
Uſus. Superſtitioſus, magicus.
Comp. Amuleta.

III. *Sativum*: caule planifolio, bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. Linn. s. p. p. 425. fœtet ubique. Sic. *Agghia*.

Phar. Allii radix, aqua, acetum.
Qual. Acris, ſubcauſtica, orgaſtica, lactaria, urinaria.
Vis. Excitans, pellens, maturans, anthelminthica, diuretica, diaphoretica.
Uſus. Hyſteria, hydrops, calculus, tuſſis, clavus.
Comp. Oximel alliatum.

IV. *Scorodopraſum*: caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis: vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis. Linn. s. p. p. 425. ubique naſcitur. Sic. *Purrettu*.

V. *Vineale*: caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus cuſpidatis. Linn. s. p. p. 428. in vignetis. Sic. *Agghiu ſarvaggiu cu xiuri tuntu*.

VI. *Aſcalonicum*: ſcapo nudo tereti, foliis ſubu-

bulatis, umbella globoſa. ſtaminibus cuſpidatis. ſeritur ubique: *Cipudduzzi minuti chi mai ſi fannu groſſi*,

VII. *Nigrum*: ſcapo nudo tereti, foliis linearibus, umbella erecta, petalis erectis, ſpata mucronata bifida. Linn. s. p. p. 430. aſcendit ſanctuarium Quiſquinæ. Sic. *Cipudda fetida*.

VIII. *Urſinum*: ſcapo nudo ſemicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, umbella faſtigiata. Linn. s. p. p. 431. in nemoribus habitat. Sic. *Cipudda di ſerpi cu fogghi larghi*.

IX. *Cepa*: ſcapo nudo infernè ventricoſo longiore; foliis teretibus. Linn. s. p. p. 431. in hortis ſeritur. Sic. *Cipudda*.

Phar. Cepæ radix.

Qual. Acris, orgaſtica.

Vis. Maturans, diuretica, diaphoretica, flatulenta; aphrodiſiaca, anthelminthica.

Uſus. Hæmorrhagia, calculus, otalgia, bubo, uſta, cophoſis, varix ani.

Comp. o.

X. *Fiſtuloſum*: ſcapo nudo, folia adæquante, foliis teretibus ventricoſis. Linn. s. p. p. 431. in horto R. P. includitur. †

XI. *Schœnopraſum*: ſcapo nudo folia adæquante, foliis teretibus ſubulato-filiformibus. Linn. s. p. p. 432. ubique naſcitur. Sic. *Cipudda di ſerpi cu fogghi minuti*.

XII.

XII. *Nutans*; ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus planis, ſtaminibus tricuſpidatis. Linn. s. p. p. 432. inter vepres. Sic. *Prazzididi*.

XIII. *Moly*: ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, umbella faſtigiata. Linn. s. p. p. 432. ubique naſcitur. Sic. *Vaſtuni di S. Giuſeppi*.

XIV. *Roſeum*: ſcapo nudo umbellifero, pedicellis brevibus, petalis ovalibus, ſtaminibus breviſſimis, foliis linearibus. Linn. s. p. p. 432. habitat in montuoſis. Sic. *Vaſtuni di S. Giuſeppi cu fruttu a buttuni*.

XV. *Chamæmoly*, ſcapo nudo ſubnullo, capſulis cernuis, foliis planis ciliatis. Linn. s. p. p.433. prope Panormum *a li Cruci*. Sic. *Vaſtuni di S. Giuſeppi ſenza truncu*.

XVI. *Anguloſum*: ſcapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis ſubtus ſubangulatis, umbella faſtigiata. Linn. s. p. p. 430. venerat ſanctuarium Quiſquinæ. Sic. *Cipudda fetida*.

200. LILIUM; cor. 6. petala, campanulata; linea longitudinali nectarifera. capſ. valvulis pilo cancellato connexis.

I. *Candidum*: foliis ſparſis, corollis campanulatis intus glabris. Linn. s. p. p. 433. ſalit montem Peregrinum. Sic. *Gigghiu*.

Phar. Lilii albi radix, flores, conſerv. aqua, ol. coct. antheræ.

Qual. Fl. fragrans, rad. mucilaginoſa.

Vis. Emolliens? maturans, anodyna, anth. emmenagoga.

Uſus. Epilepſia, hydrops.

Comp. Empl. mucagin. empl. ranar. mercuriale; clyſteres; cataplaſmata.

201. FRITILLARIA: cor. 6. petala, campanulata, ſupra ungues cavitate nectarifera. ſtam. longitudine corollæ.

I. *Regia*: racemo comoſo infernè nudo, foliis crenatis. Linn. s. p. p. 435. colitur in hortis botanicis. Sic. *Curuna imperiali*. †

201. TULIPA: cor. 6. petala campanulata. ſtylus nullus.

I. *Geſneriana*: flore erecto, foliis ovatis lanceolatis. Linn. s. p. p. 438. adornat floras. Sic. *Tulipani*.

II. *Silveſtris*: flore ſubnutante, foliis lanceolatis. Linn. s. p. p. 438. exulat in monte Maronis. Sic. *Tulipani giarnu*.

III. *Breyniana*: caule multifloro polyphyllo, foliis linearibus. Linn. s. p. p. 438. floreſcit in hortis. Sic. *Lanzittedda*, o *Tulipani picciriddu*.

203. ORNITHOGALUM: cor. 6. petala erecta perſiſtens, ſupra medium patens. filamenta alterna, baſi dilatata.

I. *Minimum*: ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. Linn. s. p. p. 440. habitat in Conventu S. M. a Jeſu. Sic. *Gigghiu di ſiminati cu xiuri turchini*. II.

II. *Umbellatum*: floribus corymboſis, pedunculis ſcapo altioribus, filamentis emarginatis. Linn. s. p. p. 441. prope devaſtatam hymeram. Sic. *Gigghiu di ſiminati*.

III. *Nutans*: floribus ſecundis pendulis, nectario ſtamineo campaniformi. Linn. s. p. p. 441. in monte Maronis. Sic. *Gigghiu di ſiminati cu xiuri viuletti*.

IV. *Luteum*: ſcapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ſimplicibus. Linn. s.p. p. 439. ubique naſcitur. Sic. *Gigghiu di ſiminatu cu xiuri giarni*.

V. *Narbonenſe*: racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis floribuſque patentibus. Linn. s. p. p. 440. habitat in agris ſterilibus. Sic. *Gigghiu di ſiminatu grandi, o majuri*.

VI. *Latifolium*: racemo longiſſimo, foliis lanceolato-enſiformibus Linn. s. p. p. 440. ubique in montuoſis reperitur. Sic. *Gigghiu di ſiminati cu xiuri bianchi*.

204. SCILLA: cor. 6. petala patens, decidua. filam. filiformia.

I. *Maritima*: nudiflora, bracteis refractis. Linn. s. p. p. 442. habitat Panormi ubique. Drepani *all'archi*. Sic. *Cipuddazzu*.

Phar. Squillæ radix, acetum.

Qual. Acris, amara, orgaſtica; *cruda* corroſiva.

Vis. Incidens, ſtimulans, pellens, diaphoretica, diuretica, hydragoga.

Uſus. Aſthma, tuſſis, cachexia, icterus, ſopores.
Comp. Andromach. oximel ſcilliticum.

II. *Peruviana*: corymbo conferto conico. Linn. s. p. p. 442. colitur in hortis botanicis. Sic. *Gigghiu perſianu*. †

III. *Amœna*: floribus lateralibus alternis ſubnutantibus. Linn. s. p. p. 443. ſpectat ad botanicos hortos. Sic. *Jacintu ſtellari*.

IV. *Bifolia*: radice ſolida, floribus erectiuſculis, paucioribus. Linn. s. p. p. 443. ſeceſſit in receſſu S. M. a Jeſu Panormi. Sic. *Jacinteddu autunnali*.

205. ASPHODELUS: cor. 6. partita. nect. ex valvulis 6. germen tegentibus.

I. *Luteus*: caule folioſo, foliis triquetris ſtrictis. Linn. s. p. p. 443. ubique naſcitur. Sic. *Garufu*.

II. *Fiſtuloſus*: caule nudo, foliis ſtrictis ſubulatis ſtriatis ſubfiſtuloſis. Linn. s. p. p. 444. ubique adeſt. Sic. *Purrazzeddu cu fogghi di cipuddi*.

III. *Ramoſus*: caule nudo, foliis enſiformibus carinatis lævibus. Linn. s. p. p. 444. ubique naſcitur. Sic. *Cucunceddu*, o *purrazzi*.

Phar. Aſphodeli radix.

Qual. Ingrata, acris.

Vis. Diuretica, emmenagoga, emolliens? maturans.

Uſus. Externus.

Comp. o.

206. ANTHERICUM : cor. 6. petala patens capſula ovata.

I. *Frutescens*, foliis carnoſis teretibus, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 445. colitur in hortis botanicis. Sic. *Falanciu*.

207. ASPARAGUS : cor. 6. partita, erecta : pet. 3. interioribus apice reflexis. bacca 3. locularis : diſperma.

I. *Officinalis* : caule herbaceo erecto, foliis ſetaceis, duabus interioribus, una exteriore. Linn. s p. p. 448. involvitur inter vepres. Sic. *Sparaci di Genua, o domeſtici*.

Phar. Aſparagi radix, ſemina.

Qual. Aquoſa, ſubdulcis, inodora, urinaria, fœtida.

Vis. Diluens, humectans, debilitans, diuretica, aphrodiſiaca.

Uſus. Calculus?

Comp. Rad. 5. aperientes majores; ſyr. althææ.

II. *Albus* : ſpinis retroflexis, ramis flexuoſis, foliis faſciculatis angulatis muticis deciduis. Linn. s. p. p. 449 inter vepres. Sic. *Sparaciu vrancu*.

III. *Acutifolius* : caule inermi fruticoſo, foliis aciformibus rigidulis perennantibus mucronatis æqualibus. Linn. s. p. p. 449. ubique naſcitur. Sic. *Sparaciu niuru*.

208. CONVALLARIA : cor. 6. fida, bacca maculoſa, 3. locularis. I.

I. *Majalis* : ſcapo nudo . Linn.s. p. p. 451. in hortis botanicis habetur . Sic. *Gigghiu convalliu* .

Phar. Lilii convallium flores , conſerva , aqua , ſpir.
Qual. Fragrans , amara , acris , nauſeoſa , viroſa .
Vis . Narcotica , anthyſpaſmodica , errhina .
Uſus . Epilepſia , apoplexia , coryza , epiphora .
Comp. Spir. embryon ; aq. hirund.

II. *Polygonatum* : foliis alternis amplexi - caulibus , caule ancipiti , pedunculis exillaribus ſubunifloris . Linn. s. p. p. 451. in monte Maronis *a lu ſautu di lu lupu* . Sic. *Sigillu di Salamuni* .

Phar. Sigilli Salomonis . radix
Qual. Fatua .
Vis . Coſmetica ? vulneraria .
Uſus . Sugillatio.
Comp. o.

209. POLYANTHES : cor. infundibul. incurva æqualis . filamenta corollæ fauci inſerta . germen infundo corollæ .

I. *Tuberoſa* : Linn. s. p. p. 453. in monte roſarum Bisbonæ exulat . Sic. *Tuberoſa* , o *Jacintu biancu ad arvuliddu* .

210. HYACINTHUS : cor. campanulata : pori 3. melliferi germinis.

I.

I. *Viridis*: cor. exterioribus laciniis, ſubulatis longiſſimis. Linn. s. p. p. 454. in horto R.P. includitur. †

II. *Amethyſtinus*: corollis campanulatis, ſemi ſexfidis baſi cylindricis. Linn. s. p. p. 454. in hortis. Sic. *Jacintu urdinariu, o cumuni cu xiuri turchini*.

III. *Muſcari*: cor. ovatis omnibus æqualibus. Linn. s. p. p. 454. in horto R. P. ſervatur. Sic. *Jacintu ruſſu cu xiuri a jiditali*. †

IV. *Comoſus*: corollis angulato-cylindricis: ſummis ſterilibus longius pedicellatis. Linn. s. p. p. 435. prope vallem divi Martini Parnormi. Sic. *Jacintu campagnolu cu xiuri 'nteſta a curuna*.

V. *Botryoides*: corollis globoſis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis ſtrictis. Linn. s.p. p. 454. oritur ut ſupra. Sic. *Jacintu cu xiuri a rappu*.

211. YUCCA: cor. campanulatò-patens, ſtylus o., capſ. 3. locularis.

I. *Glorioſa*: foliis integerrimis. Linn. s. p. p. 456. in hortis botanicis obſervatur. Sic. *Jucca ſterili*. †

II. *Draconis*: foliis crenulatis nutantibus. Linn. s. p. p. 457. in hortis botanicis habetur. Sic. *Jucca fruttifera*. †

212. ALOE: cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. filam. recept. inſerta.

I. *Perfoliata*: floribus pedunculis cernuis corymboſis ſubcylindricis. Linn. s. p. p. 457. habitat in

in Civitate Cephaludii. Sic. *Zabbara di graſti*.

Phar. Aloes hepaticæ, ſcrup. 2. lqtæ ſcrup. 1. tinctura, extr. ſcrup. ſemis.
Phar. Aloe ſuccotrina.
Phar. Aloe caballina.
Qual. Amariſſima, nauſeoſa. 1. rara. 2. heroica, trita.
Vis. Purgans, pellens, balſamica, anthelminthica.
Uſus. Obſtructiones, icterus.
Comp. Aloe roſata. aloe violata. elixir propietatis, acet. c. vel c. A. drag. 1. pill. ammoniacæ, cochiæ polychreſtæ, capitales, francofurtens. ruſſi, ſuccin. ſtahlianæ gr. 15. ſine quibus, extrat. panchymag. hiera picra, ung. arthanit. empl. ſtiptic.

II. *Variegata*: flor. pedunculatis cernuis racemoſis pryſmaticis; ore patulo æquali. Linn. s. p. p. 459. in horto R. P. includitur. Sic. *Zabara cu faſci giarni, o ſiiniata di biancu*. †

III. *Diſtica*: floribus pedunculatis pendulis ovato-cylindricis curvis. Linn. s. p. p. 459. colitur in hortis botanicis. †

IV. *Spiralis*: floribus ſeſſilibus, ovatis crenatis: ſegmentis interioribus conniventibus. Linn. s. p. p. 459. in hortis botanicis colitur. Sic. *Zabaredda fruſiera cu fogghi ad imbrici*. †

V. *Pumila*: floribus ſeſſilibus bilabiatis: labio ſu-

ſuperiore erectiore, inferiore recurvato. Linn. s. p. p. 460. plantatur in botanicis hortis; qui curioſitate preſſus ſit: Petat hortum R.P. & obſervabit varietates ſpecierum.

213. AGAVE: cor. erecta ſupera. filamenta cor. longiora, erecta.

I. *Americana*: foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo. Linn. s. p. p. 461. ſepit viridaria. Sic. *Zabara di ghai*.

HEMEROCALLIS: cor. campanulata: tubo cylindrico. ſtam. declinata.

I. *Fulva*: corollis fulvis. Linn. s. p. p. 462. colitur in hortis botanicis. Sic. *Gigghiu ruſſu*.

215. ACORUS: ſpadix cylindricus, tectus floſculis. corollæ 6. petalæ nudæ. ſtylus o. capſ. 3. locularis.

I. *Calamus*: Linn. s. p. p. 462. colitur in hortis botanicis. Sic. *Calamu aromaticu*. †

Phar. Calami vulgaris radix, condita, extract. aqua, ſpir.

Phar. Acori veri radix.

Qual. Aromatica, acris, amaricans, fragrans.

Vis. Alexiteria! calefaciens, pellens, ſtomachica.

Uſus. Anorexia! febres exanthematicæ malignæ! vertigo.

Comp. Andromach. mithridat. orvietan. elect. lauri, troch. acori; troch. capparidis.

X 216.

216. JUNCUS : calyx 6. phyllus. cor. o. capſula 1. locularis.

I. *Acutus*: culmo ſubnudo tereti mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo ſpinoſo. Linn. s. p. p. 463. ubique in paludoſis locis. Sic. *Juncu di fari faſceddi*.

II. *Conglomeratus*: culmo nudo ſtricto, capitulo laterali. Linn. s. p. p. 464. in humidiuſculis. Sic. *Juncu di fari faſceddi cu fruttu di latu*.

III. *Piloſus*: foliis planis piloſis, corymbo racemoſo. Linn. s. p. p. 468. in nemoribus. Sic. *Gramigna*, o *Junchiteddu cu fogghi piluſi*.

217. BERBERIS: cal. 6. phyllus: pet. 6: adungues, glanduloſis 2., ſtylus o., bacca 2. ſperma.

I. *Vulgaris*: pedunculis racemoſis. Linn. s. p. p. 471. habitat in monte Maronis ut vulgo dicitur *a la ſerra di li Danii*. Sic. *Berberi ſpinuſu*.

Phar. Berberidis cortex, baccæ conditæ, ſuccus, ſyrup. rotulæ, ſemen.

Qual. Bacc. acidiſſima, cort. flava, amara.

Vis. Refrigerans, attenuans, antiputredinoſa, tonica. cort. tinctoria. purgans.

Uſus. Febres putridæ, cholera, icterus, leucorrhæa.

Comp. o.

218. FRANKENIA: cal. 5. fidus, infundibul. pet. 5. ſtig. 6. partitum. capſ. 1. locularis, 3. valvis.

I.

Digitized by Google

I. *Lævis* : foliis linearibus, baſi ciliatis. Linn. s. p. p. 473. habitat in maritimis, & præcipuè *a là Tunnarazza* . Sic. *Polygonu cù fogghi ſtritti aſſai* .

II. *Hirſuta* : caulibus hirſutis, floribus faſcicu. latis terminalibus . Linn. s. p. p. 473. ubique in maritimis . .

III. *Pulverulenta* : foliis obovatis retuſis ſubtus pulveratis . Linn. s. p. p. 474. in littoribus maris. Sic. *Polygonu di ripi di mari picciriddu* .

Digynia , due Piſtili .

219. ORYZZA : calyx gluma 2. valvis , 1. flora . cor. 2. valvis , ſubæqualis , ſemini adnaſcens .

I. *Sativa* : Linn. s. p. p. 475. ſeritur ab omnibus . Sic. *Riſu* .

Phar. Oryzæ ſemina , ſpir.
Qual. Farinoſa , dulcis .
Vis . Nutriens .
Uſus . Cibarius ,
Comp. o.

Trigynia , tre Piſtili .

220. RUMEX : cal. 3. phyllus : pet. 3. conniventia . ſem. 1. triquetrum .

I. *Patientia* : flor. hermaphroditis ; valvulis integerrimis : unica granifera , foliis cordato - oblon-

 gis.

gis. Linn. s. p. p. 476. habitat in hortis botanicis. Sic. *Lapazzu cu fogghi grandi*.

II. *Verticillatus*: flor. hermaphroditis; valvulis integerrimis; omnibus graniferis: foliis lanceolatis, vaginis cylindricis. Linn. s. p. p. 476. ubique naſcitur. Sic. *Lapazzu cu fogghi ſtritti*.

III. *Scutatus*: flor. hermaphroditis, foliis cordato-haſtatis. Linn. s. p. p. 480. obſervatur in hortis botanicis. Sic. *Acituſa ortenſi cu fogghi rotundi*.

Phar. Acetoſæ rotundifol. herba.
Qual. Acidula.
Vis. Refrigerans.
Uſus. Scorbutus.
Comp. o.

IV. *Alpinus*: floribus hermaphroditis ſterilibus, fœmineiſque, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. Linn. s. p. p. 480. includitur in hortis botanicis. Sic. *Raponticu veru*.

Phar. Rhabarbari monach. radix.
Qual. Amaro-auſtera, flava.
Vis. Adſtringens, ſublaxans.
Uſus. Ulcus.
Comp. o.

V. *Bucephalophorus*: flor. hermaphroditis; valvu-

vulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis. Linn. s. p. p. 479. involvitur inter ſegetes. Sic. *Agra, e duci cu fogghi picciriddi*.

VI. *Spinoſus*: floribus androginis: calyc. fœmineis monophyllis, valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. Linn. s. p. p. 481. ubique naſcitur. Sic. *Lapazzu ſpinuſu, o d' acqua*.

VII. *Tuberoſus*: floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis; hamis patentibus. Linn. s. p. p. 481. ubique naſcitur. Sic. *Agra, e duci*.

VIII. *Acetoſa*: flor. dioicis; foliis oblongis ſagittatis. Linn. s. p. p. 481. in monte Maronis. Sic. *Agra, e duci cu fogghi longhi di Madunia*.

Phar. Acetoſæ noſtratis radix, herba, conſer. ſyrupus, aq. ſemina.

Qual. Acido-auſtera, amara, rad. rubro tinct.

Vis. Refrigerans, tonica, obſtipans.

Uſus. Scorbutus, profluvia, febres exacerbantes.

Comp. Decocta rubra, diaſcordium, conf. hyacint.

IX. *Lunaria*: flor. hermaphroditis; valvulis lævibus, caule arboreo, foliis cordatis. Linn. s. p. p. 481. in hortis botanicis. Sic. *Acituſa arborea*.

X. *Veſicarius*: flor. hermaphroditis geminatis: valvulis omnibus maximis membranaceis reflexis, foliis indiviſis: Linn. s. p. p. 481. habitat in monte Etna. Sic. *Acituſa veſicaria*.

XI.

XI. *Acetoſella*: flor. dioicis: foliis lanceolato-haſtatis. Linn. s. p. p. 481. in hortis. Sic. *Acituſedda chi mai xiuriſci*.

XII. *Pulcher*: floribus hermaphroditis; valvulis dentatis; ſub unica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. Linn. s. p. p. 774. colitur in horto R. P. Sic. *Lapazzeddu rizzu picciriddu fruſteri*. †

221. MEDEOLA: cal. o. cor. 6. pet.; bacca 3. cocca.

I. *Aſparagoides*: foliis pinnatis, foliolis alternis. Linn. s. p. p. 484. in hortis botanicis. Sic. *Sparaciu d' India*. †

222. COLCHICUM: ſpatha. cor. 6. partita: tubo radicato. capſ. 3. connexæ inflatæ.

I. *Autumnale*: foliis planis lanceolatis erectis. Linn. s. p. p. 485. ubique naſcitur, precipue S. M. de Jeſu. Sic. *Ermodattilu*, o *Colchicu*.

Phar. Colchichi radix, extract.

Qual. Acris, amara.

Vis. Narcotica, phantaſtica, dementans, draſtica, eſanthematica, pthiriaca.

Uſus. Hyprops, amuletum peſtis.

Comp. Oximel colchici.

Polygynia, molti Piſtili.

223. ALISMA: cal. 3. phyllus. cor. 3. petala, ſem. plura.

I.

I. *Plantago-aquatica* : foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. Linn. s. p. p.486. in inundatis locis habitat. Sic. *Centunervi d' acqa*.

II. *Damaſonium* : foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capſulis ſubulatis. Linn. s. p. p. 486. ſcandit montem Peregrinum. Sic. *Damaſoniu cu fruttu a ſiidda*.

III. *Ranunculoides* : foliis lineari lanceolatis, fructibus globoſo ſquarroſis. Linn. s. p. p. 487. habitat in monte Maronis prope aquas. Sic. *Centu nervi d' acqua cu fogghi a lanzetta*.

CLASSIS SEPTIMA.

HEPTANDRYA MONOGYNIA.

Sette Stamine, ed un Piſtilo.

224. ÆSCULUS : cal. 5. dentatus. cor. 5. petala inæqualis : capſ. 3. locularis, 2.-ſperma.

I. *Hippocaſtanum* : floribus heptandris. Linn. s. p. p. 488. in hortis botanicis habetur. Sic. *Caſtagna indiana*, o veru *Equina*. †

Phar. Hippocaſtanii fructus, cortex interius.
Qual. Amariſſima, ſtiptica.
Vis. Roborans, ſublaxans, antifebrilis.

Uſus :

Uſus. Febres criticæ, anorexia, cachexia, quartana, tertiana, debilitas.

CLASSIS OCTAVA.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Otto Stamine, ed un Piſtilo.

225. TROPÆOLUM: cal. 1. phyllus calcaratus, pet. 5. inæqualia. baccæ 3. ſiccæ.

1. *Majus*: foliis peltatis, ſub 5. lobis, petalis obtuſis. Linn. s. p. p. 490. colitur in hortis botanicis. Sic. *Maſtrozzu indianu*. †

Phar. Naſturth. indici herba.
Qual. Aquoſa, acris, antiſcorbutica; oleracea.
Vis. Diuretica.
Uſus. Scorbutus.
Comp. o.

226. ŒNOTHERA: cal. 4. fidus. pet. 4., capſ. cylindrica infera. ſemina nuda.

1. *Biennis*: foliis ovato-lanceolatis planis, caule municato ſubvilloſo. Linn. s. p. p. 492. colitur in hortis botanicis. Sic. *Peſii fuga*. †

Phar. Lyſimachiæ luteæ herba.

Qual.

Qual. Stiptica, amariuſcula.
Vis. Adſtringens, antacida.
Uſus. Diarrhea, teneſmus, diſenteria.
Comp. o.

II. *Parviflora*: foliis ovato-lanceolatis planis, caule lævi ſubvilloſo. Linn. s. p. p. 492. adornat hortos botanicos. Sic. *Peſti fuga cu fogghi ſtrittuliddi*. †

III. *Molliſſima*: foliis lanceolatis undulatis. Lin. s. p. p. 492. in hortis botanicis includitur. Sic. *Peſti fuga cu fogghi invillutati*. †

227. EPILOBIUM: cal. 4. fidus. pet. 4., capſula oblonga infera. ſemina papposa.

I. *Hirſutum*: foliis oppoſitis, lanceolatis ſerratis decurrentibus amplexi-caulibus. Linn. s. p. p. 494. habitat prope Oretum flumen. Sic. *Liſimachia ſilicuſa*.

II. *Paluſtre*: foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto; Linn. s. p. p.495. habitat prope Oretum flumen. Sic. *Liſimachia ſilicuſa cu fogghi liſci*, o *Cameneriu*.

Phar. Chamenerii herba.
Qual. Stiptico-amara.
Vis. Saponacea, ſubaſtringens, vulneraria.
Uſus. Menorrhagia, leucorrhæa; vulnera interna.
Comp. o.

228. VACCINIUM: cal. ſuperus, cor. 1. petala. filam. recept. inſerta. bacca 4.locularis, polyſperma.

I. *Myrtillus*, pedunc. 1. floris, foliis ſerratis, ovatis deciduis, caule angulato. Linn. s. p. p. 498. pertinet ad hortum R.P. Sic. *Vacciniu*. †

Phar. Myrtilli baccæ, ſyrupus.
Qual. Acidula.
Vis. Subrefrigerans, ſubadſtringens.
Uſus. Diarrhæa, ſcorbutus.
Comp. o.

II. *Uliginoſum*: pedunc. unifloris, foliis integerrimis ovalibus obtuſis lævibus. Linn. s. p. p. 499. includitur in horto R.P. †

229. ERICA: calyx 4. phyllus. cor. 4. fida: filam. recept. inſerta. antheræ 2. fidæ; capſ. 4. locularis.

I. *Vulgaris*: antheris bicornibus incluſis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis, ſagittatis. Linn. s. p. p. 501. exulat in nemoribus. Sic. *Galenciu cu fogghi larghi*.

II. *Cinerea*: antheris bicornibus incluſis, corollis ovatis racemoſis, foliis ternis glabris linearibus. Linn s. p. p. 501. in nemoribus. Sic. *Galencia picciridda*.

III. *Multiflora*: antheris ſimplicibus bifidis exſertis, corollis cylindricis, foliis quinis patentibus. Linn.

Linn. s. p. p. 503. in nemoribus bſervatur. Sic. *Kalengi*.

IV. *Scoparia*: antheris bicornibus incluſis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis albis. Linn. s. p. p. 502. habitat in oppido Ucriæ in eo loco dicto *a la ndulu*. Sic. *Galencia cu xiuri virdaſtri*.

230. DAPHNE: calyx o, cor. 4. fida. corollacea, marceſcens, ſtamina includens; bacca 1. ſperma.

I. *Mezereum*: floribus ſeſſilibus ternis, foliis caulinis lanceolatis deciduis. Linn. s. p. p. 509. habitat in monte Maronis. Sic. *Lauriola cu fruttu ruſſu*.

Phar. Laureolæ cortex: coccignidii ſemina.

Qual. Inſipida, acris, ſeptica, toſſica.

Vis. Corrodens, rubefaciens, excorians, ſtimulans, pellens, vomitoria, cardialgica, febrilis.

Uſus. Hydrops, ulcus cacoethicum, carcinoma, lupibus.

Comp. o.

III. *Laureola*: racemis axillaribus 5. floris, foliis lanceolatis glabris. Linn. s. p. p. 510. in montuoſis. Sic. *Lauriola vera*.

Phar. Mezerei cortex.

Qual. Acris, ſeptica, toxica.

Vis. Corrodens, rubefaciens, excorians, draſtica.

Uſus. Hydrops.

Comp. o.

IV. *Gnidium*: panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. Linn. s. p. p. 511. vegetat ad S.Mariam a Jeſu Panormi. Sic. *Erva ʒaſa*.

331. PASSERINA: calyx o, cor. 4. fida, ſtam. tubo impoſita: ſemen 1. corticatum.

I. *Hirſuta*: foliis carnoſis extus glabris, caulibus tomentoſis. Linn. s. p. p. 515. propè portum Panormi in eo loco dicto *a li foſſi*, in inſula Favinianæ inflammat focos. Sic. *Muſulena pri abbruciari varchi*.

Trigynia, tre Piſtili.

232. POLYGONUM, calyx o. cor. 5. partita, calycina. ſemen 1. angulatum.

I. *Biſtorta*: caule ſimpliciſſimo; monoſtachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. Linn. s. p. p. 516. colitur in hortis botanicis. Sic.*Biſtorta*.

Phar. Biſtortæ radix.

Qual. Stiptica, rubra.

Vis. Adſtringens.

Uſus. Diſenteria, leucorrhæa, ſtomacace, profluvia.

Comp. Diaſcordium, acet. theriacal.

II.

II. *Perſicaria* : floribus hexandris, dyginis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. Linn. s. p. p. 518. in humidis. Sic. *Pirſicaria maculoſa, e non maculoſa* .

Phar. Perſicariæ herba, aqua.

Qual. Acris, urens, luteo-tinctoria.

Vis. Incidens, corrodens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica.

Uſus. Calculus! odontalgia, excoriatio oris.

Comp. o.

Hydropiper efficacior Perſicariæ &c.

III. *Barbatum*: flor. hexandris digynis, ſpicis virgatis. ſtipulis truncatis ſetaceo-ciliatis, foliis laneeolatis. Linn. s. p. p. 518. in hortis botanicis colitur. †

IV. *Orientale*: floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, ſtipulis hirctis hypocrateri-formibus. Linn. s. p. p. 519. adornat hortum R.P. Sic. *Perſicaria orientali*. †

V. *Maritimum*: floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovali-lanceolatis, ſemper virentibus, caule ſuffruteſcente. Linn. s. p. p. 519. in ripis maris vivit. Sic. *Sanguinaria maririma*.

VI. *Aviculare*: floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. Linn. s. p. p. 519. ſternitur in viis. Sic. *Sanguinaria*.

Phar.

Phar. Centinodiæ herba.
Qual. Subinſipida: inodora.
Vis. Subaſtringens, vulneraria.
Uſus. Prolapſus, odontalgia.
Comp. o.

VII. *Chinenſe*: floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis. Linn. s. p. p. 520. in horto R. P. cuſtoditur.

VIII. *Fagopyrum*: foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. Linn. s. p. p.522. glorificat hortum R.P. Sic. *Fagopiru*.

Phar. Fagopyri ſemina.
Qual. Farinacea.
Vis. Refrigerans, obſtipans, nutriens.
Uſus. Cibarius.
Comp. o.

IX. *Convolvulus*: foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus planiuſculis. Linn. s. p. p.522. in vignetis. Sic. *Campaneddi cu fruttu di Lapazzu.*

233 CARDIOSPERMUM: cor. 4. pet., cal. 4. phyllus. capſ. 3. locularis: 3. ſperma inflata.

I. *Halicacabum*: foliis lævibus. Linn. s. p. p. 525. in hortis botanicis. Sic. *Cuncordia*.

CLAS-

CLASSIS NONA.

ENNEANDRIA MONOGYNIA.

Nove Stamine, ed un Piſtilo.

234. LAURUS: calyx o. corolla calycina, 6. partita. neſt. glandulis 3. biſetis, germen, cingentibus. filam. interiora glandulifera. drupa 1. ſperma.

I. *Nobilis*: foliis venoſis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. Linn. s. p. p. 529. ubique naſcitur. Sic. *Addauru*.

Phar. Lauri baccæ, aqua, oleum ſtil. ol. expreſ. folia.

Qual. Calida, aromatica, fragrans.

Vis. Calefaciens, reſolvens, pellens, carminativa, phthiriaca.

Uſus. Colica lochialis.

Comp. Eleſt. baccar. lauri, empl. ſtipticum, empl. manus Dei.

Trigynia, tre Piſtili.

235. RHEUM: calyx o. cor. 6. fida, perſiſtens. ſem. 1. triquetrum.

I. *Undulatum*: foliis ſubvilloſis, undatis, petio-

tio-

tiolis æqualibus Linn. s. p. p. 531. gloria hortus R.P. eſt, ex induſtria Doctoris Tinæi. Sic. *Sorti di rebbarbaru, cu fogghi piluſeddi.*

II. *Compactum*: foliis ſublobatis obtuſiſſimis glaberrimis, argutè denticulatis glabris. Linn. s. p.p.531. horto R.P. auget gloriam, nec non Doctori Tinæo. Sic. *Sorti di rebbarbaru cu fogghi liſci*. Quia prædictæ plantæ ſubſtitui poſſunt pro vero Rheopalmato. Ideo

Phar. Rhabarbari radix drag. 1. extract.drag.1.

Qual. Stiptico-amara, nauſeoſa, lutea.

Vis. Purgans, antacida, tonica, adſtringens, exanthematica, anthelminthica.

Uſus. Diſenteria, diarrhæa, leucorrhæa, gonorrhæa, colica, icterus, hectica puerilis, phthiſis.

Comp. Syr.cichorei c.rheo.unc.2.pul.contr.vermes; confect. hamech. diacath. extract. panchymag.pil.cathol.ſine quibus,tinct.anima rhab.unc.1.

CLASSIS DECIMA.

DECANDRIA MONOGYNIA.

Dieci Stamine, ed un Piſtilo.

236. SOPHORA: cor. papilion: vexillo adſcendente, legum. torulis remotis.

I.

I. *Alba* : foliis ternatis petiolatis, foliolis ellipticis glabris, ſtipulis ſubulatis brevibus. Linn. Siſt. nat. 287. oritur in horto R P.

237. ANAGYRIS : cor. papilion, vexillo brevi recto, carina alis longiore.

I. *Fœtida* : Linn. s. p. p. 534. ubique videtur. Sic. *Zoiru*, o *Faſola ſarvaggia*, necat pediculos.

238. CERCIS : cor. papilion, alis vexilliformibus, nect. gland. ſtyliformis ſub germine. cal. 5. dentatus, infernè gibbus.

I. *Siliquaſtrum* : foliis cordato-orbiculatis glabris. Linn. s. p. p. 534. ubique reperitur. Sic. improprie *Terebintu cu xiuri ruſſi mazzi mazzi*.

239. PARKINSONIA : cor. petalo infimo reniformi. legum. teres tortuoſum.

I. *Aculeata* : foliis pinnatis, aculeis axillaribus geminis. Linn. s. p. p. 536. ornat H.R.P. ex dono Doctoris Tinæi. Sic. *Parchinſonia*.

240. CASSIA : cal. 5. phyllus, pet. 5. antheræ ſupernæ 3. ſteriles, infimæ 3. roſtratæ, legumen.

I. *Senna* : foliis ſex jugis ſubovatis, petiolis eglandulatis. Linn. s. p. p. 539. colitur in hortis botanicis. Sic. *Sena orientali*.

Phar. Sennæ Alexandrinæ folia, ſyr. folliculi.
Qual. Amara, nauſeoſa.
Vis. Purgans, pellens, repellens.
Uſus. Obſtipatio, herpes.
Comp. Extract. panchimag. el. cathol. conf. hamech, decocta.

II. *Occidentalis*: foliis 5. jugis lanceolatis margine ſcabris: exterioribus majoribus, glandula baſeos petiolorum. Linn. s. p. p. 539. colitur in hortis botanicis. Sic. *Caſſia ſitenti*. †

III. *Fiſtula*: foliis 5. jugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. Linn. s. p. p. 540. colitur in horto R.P. ex mea induſtria. Sic. *Caſſia, chi ſi fa l' eſtrattu*. †

Phar. Caſſiæ fiſtulæ (legumen) pulpa.
Qual. Subnauſeoſa, dulcis.
Vis. Demulcens, eccoprotica, febrium purgans.
Uſus. Obſtipatio, nephritis calculoſa.
Comp. Elect. diacath. conf. hamech. extract.

IX. *Chamæcriſta*: foliis multijugis, glandula petioli pedicellata, ſtipulis enſiformibus. Linn. s. p. p. 542. colitur in hortis botanicis. Sic. *Caſſia picciridda cu xiuri giarni*.

241. DICTAMNUS: cal. 5 phyllus, pet. 5. patula; filam. punctis glanduloſis adſperſa; capſ. 5. coalitæ.

I. *Albus*: Linn. s. p. p. 548. reperitur apud botanicos. Sic. *Fraſſinella*, o *Dittamu biancu*.

Phar. Dictamni albi radix.
Qual. Amariſſima.
Vis. Balſamica, pellens, anthelminthica.
Uſus. Epilepſia, vermes!

Comp.

Comp. Orvietanum, pulvis guttet., pul. pannonicus.

242. RUTA: calyx 5. partitus, petala concava, recept. punctis melliferis decem cinctum. capſ. lobata.

I. *Graveolens*: foliis decompoſitis, petalis laceris, flor. lateralibus quatrifidis. Linn. s. p. p. 548. ubique adhuc in Domibus. Sic. *Aruta*.

Phar. Rutæ hortenſis herba, conſerva, aqua, oleum expreſ. oleum coct. oleum ſtil. ſemina.

Qual. Acerrima, tetra.

Vis. Reſolvens, alexiteria, antivenerea, pellens, carminativa, emmenagoga, exanthematica, ſudorifera, anthelminthica, phthiriaca.

Uſus. Peſtis, epilepſia, hyſteria, cephalagia, ophthalmia, ſingultus.

Comp. Balſ. rutæ, acet. prophil.

243. MELIA: calyx 5. dentatus, petala 5: nect. cylindraceum longitudine corollæ: ore 10. dentato; drupa nucleo 5. loculari.

I. *Azedarach*: foliis bipinnatis. Linn. s. p. p. 550. colitur in hortis. Sic. *Arvulu di Pacenza*. †

244. ZYGOPHYLLUM: nect. ſquamæ 10. baſeos ſtamin. capſ. 5. locularis polyſperma.

I. *Fabago*: foliis petiolatis, folioſis obovatis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 551. honorat hortum R. P. †

245. TRIBULUS: calyx 5. partitus, petala 5. patentia; ſtylus o., capſ. 5. gibæ ſpinoſæ, polyſpermæ.

I. *Terreſtris*: foliolis ſex jugatis ſubæqualibus, ſem. quadricornibus. Linn. s. p. p. 554. nocet ubique. Sic. *Vaſa pedi*.

246. ARBUTUS: calyx 5. partitus: cor. ovata ore baſi pellucida, bacca 5. locularis.

I. *Unedo*: caule arboreo, foliis glabris ſerratis, baccis polyſpermis. Linn. s. p. p. 566. format ſæpes. Sic. *Miriaculi*.

II. *Uvaurſi*: caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. Linn. s. p. p. 566. in horto R.P. includitur. Sic. *Uvaurſi*.

Phar. Uvæurſi folia. ſive Unedonis.
Qual. Stiptica, inodora.
Vis. Adſtringens, coriaria, obſtipans.
Uſus. Calculus!
Comp. o.

247. PYROLA: calyx 5. partitus, petala 5. capſ. 5. locularis, angulis dehiſcens.

I. *Rotundifolia*: ſtaminibus adſcendentibus; piſtilo declinato. Linn. s. p. p. 567. exulat in Civitate Politii in eo loco dicto *la ſerra di li Cavaddi*. Sic. *Pirula*.

Phar. Pyrolæ herba.

Qual.

Qual. Inſipida, inodora.
Vis. Corroborans, adſtringens.
Uſus. Vulnus.
Comp. o.

249. STYRAX : calyx inferus, cor. infundi. bul. drupa 2. ſperma.

I. *Officinale*: Linn. mat.med. p.116. ornat hortos botanicos. Sic. *Arvulu di ſturaci*.

Phar. Storacis calamitæ reſina; oleum ſtil.
Qual. Reſinoſa, ſubacris, fragrans.
Vis. Nervina, ſubanodyna.
Uſus. Ulcera interna, catarrhus, tuſſis.
Comp. Pill. ſtyracis, empl. ſtyracis, empl. ſtomacale, andromach. mithridat. diaſcord. balſ. apoplect. ung. martiatum, pul. fumal.

Digynia, due Piſtili.

249. SAXIFRAGA : calyx 5. partitus, cor. 5. petala, capſ. 2. roſtris, 1. locularis polyſperma.

I. *Cotyledon* : foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, cartilagineo-ſerratis, caule paniculato. Linn. s. p. p. 570. in monte Maronis naſcitur in loco dicto *a lu Marcatu di Paganu*. Sic. *Spezza petri*. *

II. *Granulata* : foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. Linn. s. p. p. 576.

576. in valle divi Martini Panormi includitur. Sic. *Spezza petri cu xiuri vranculiddu*.

Phar. Saxifragæ albæ radix, herba, flores, ſemina.
Qual. Acris, pungens.
Vis. Diuretica.
Uſus. Calculus?
Comp. o.

III. *Tridactylites*: foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoſo. Linn. s. p. p. 576. ſalit montem Maronis *a lu pizzu di Palermu*.

250. SCLERANTHUS: calyx 1. phyllus, corolla o, ſem. 2. calyce incluſa.

I. *Annuus*: calycibus fructus patulis. Linn. s. p. p. 580. in civitate Pulitii prope locu dictum *lu manicu di la padedda*. Sic. *Sanguinaria di curmi*.

251. GYPSOPHYLLA: calyx 1. phyllus campanulatus angulatus, pet. 5. ovata ſeſſilia, capſ. globoſa 1. locularis.

I. *Altiſſima*: foliis lanceolatis ſubtrinerviis rectis. Linn. s. p. p. 582. prope Civitatem Politii *darreri lu Cunventu di lu Carminu*. Sic. *Sapunaria cu xiuri nicareddi*.

II. *Paniculata*: foliis lanceolatis glabris, floribus dioicis, revolutis. Linn. s. p. p. 583. in eodem loco præcedenti.

III. *Muralis*: foliis linearibus planis, calycibus aphyl-

aphyllis, caule dicothomo, petalis crenatis. Linn. s. p. p. 583. in oppido divi Stephani. Sic. *Galufareddu cu xiuri giarnu*.

252. SAPONARIA: calyx 1. phyllus nudus, pet. 5. unguiculata, capſ. oblonga, 1. locularis.

I. *Officinalis*: calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. Linn. s. p. p. 584. ubique naſcitur. Sic. *Sapunaria*.

Phar. Saponariæ radix, herba, ſemina.
Qual. Amariſſima, trita ſpumeſcens.
Vis. Pellens, ſudorifera, diuretica, emmenagoga, anthelminthica.
Uſus. Cachexia, leucorrhæa,
Comp. o.

II. *Ocymoides*: calycibus cylindricis villoſis, caulibus dichotomis procumbentibus. Linn. s. p. p. 585. habitat in S.M.a Jeſu Panormi.

253. DIANTHUS: calyx cylindricus 1. phyllus, baſi ſquamis 4. pet. 5. unguiculata; capſ. cylindrica 1. locularis.

I. *Barbatus*: flor. aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis ovato-ſubulatis, tubum æquantibus, foliis lanceolatis. Linn. s. p. p. 586. circa oppidum Ucriæ. Sic. *Garofali a mazzettu*.

II. *Carthuſianorum*: flor. ſubaggregatis, ſquamis calycinis ovatis ariſtatis, tubum ſubæquantibus, foliis linearibus trinerviis. Linn. s. p. p.586.
pro-

prope Panormum *a la Turri di li Diavuli*. Sic. *Garofali ſarvaggi*.

III. *Armeria*: floribus aggregatis faſciculatis, ſquamis calycinis lanceolatis villoſis, tubum æquantibus. Linn.s.p. p.586. germinat in monte Gallo. Sic. *Garofalu ſarvaggiu piluſeddu*.

IV. *Prolifer*: flor. aggregatis capitatis, ſquamis calycinis ovatis obtuſis muticis, tubum ſuperantibus. Linn. s. p. p. 587. habitat in dumetis, & ſiccis. Sic. *Garofalu di muntagna cu xiuri a buttuni*.

V. *Diminutus*: floribus ſolitariis, ſquamis calycinis octonis fiorem ſuperantibus. Linn.s.p.p.587. prope vallem divi Martini Panormi ſeceſſit. Sic. *Garofalu ſarvaggiu cu xiuri ad unu ad unu*.

VI. *Caryophyllus*: floribus ſolitariis; ſquamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis crenatis. Linn. s. p. p. 587. ornat feneſtras. Sic. *Garofali di graſti d' ogni ſorti*.

Phar. Tunicæ fiores (corolla) conſerva, ſyrup. aqua.

Qual. Suaveolens, fragrans, roſea.

Vis. Cordialis, ſudorifera, alexiteria.

Uſus. Contagium, exanthemata, febres.

Comp. Spir. embryon. potiones cordiales.

Trigynia, tre Piſtili.

254. CUCUBALUS: cal. inflatus pet. 5. ungui-

guiculata, abſque corona ad faucem; capſ. 3. locularis.

I. *Bacciferus*: calycibus campanulatis, pet. diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. Linn. s. p. p. 591. in horto R. P. includitur. Sic. *Murſiddina baccifera*.

II. *Behen*: calycibus ſubgloboſis glabris reticulato-venoſis, capſ. 3-locularibus, corollis ſubnudis. Linn. s. p. p. 591. colitur in vignetis. Sic. *Caulicedди di vigna, o benalbu*.

III. *Otites*: floribus dioicis, petalis linearibus indiviſis. Linn. s. p. p. 594. includitur in horto R. P.

255. SILENE: cal. ventricoſus, pet. 5. unguiculata: coronata ad faucem; capſ. 3. locularis.

I. *Quinque-vulnera*: petalis integerrimis ſubrotundis, fructibus erectis alternis. Linn. s p. p. 595. ubique in montuoſis. Sic. *Erva di Pridicaturi cu xiuri graziuſu*.

II. *Nocturna*: floribus ſpicatis alternis ſecundis ſeſſilibus, petalis bifidis. Linn. s. p. p. 595. ſecus vias. Sic. *Licchinedda viſcuſa*.

III. *Mutabilis*: petalis bifidis, calycibus angulatis pedunculatis, foliis lanceolato-linearibus. Linn. s. p. p. 596. apud vepres. Sic. *Erva di Pridicaturi cu xiuri a ſponza*.

IV. *Amæna*: petalis bifidis: coronula ſubcoadunata, floribus ſecundis, pedunculis oppoſitis trifloris, ramis alternis. Linn. s. p. p. 596. prope littus maris. Sic. *Paſcuzzi*.

V. *Fruticoſa* : petalis bifidis, caule fruticoſo, foliis lato-lanceolatis, panicula trichotoma. Linn. s. p. p. 597. prope conventum S.M. a Jeſu Panormi. Sic. *Lichini ad arvuliddu* .

VI. *Armeria* : floribus faſciculatis, faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris. Linn. s. p. p. 601. colitur in hortis botanicis. Sic. *Licchinedda cu xiuri a ſponza ncarnati*.

VII. *Gallica* : flor. ſubſpicatis alternis ſecundis, petalis indiviſis,fructibus erectis. Linn. s.p. p. 595. in horto R.P. †

VIII. *Viridiflora*: petalis ſemibifidis,foliis ovatis ſcabriuſculis acutis, panicula longata ſub aphylla. Linn. s. p. p. 597. in horto R.P. †

IX. *Saxifraga* : caulibus ſub unifloris,pedunculis longitudine caulis, floribus hermaphroditis, foemineiſque, petalis bifidis. Linn. s. p. p. 602. in horto R. P. †.

256. STELLARIA : calyx 5. phyllus patens, petala 5. bipartita, capſ. 1. locularis, polyſperma.

I. *Holoſtea* : foliis lanceolatis ſerratis, petalis bifidis. Linn. s. p. p. 603. habitat ſecus vias. Sic. *Murſiddina minuri* .

II. *Biflora* : foliis ſubovatis, ſcapis ſubifloris, pet. emarginatis, germinibus oblongis, calycibus ſtriatis. Linn. s. p. p. 640. ubique naſcitur. Sic. *Murſiddina majuri cu ſumenza chi ſi duna a li paſſari canarj* .

257. ARENARIA : calyx 5. phyllus, patens. pet.

pet. 5. integra. capſ. 1. locularis, polyſperma.

I. *Peploides*: foliis ovatis acutis carnoſis. Linn. s. p. p. 605. in maritimis vivit. Sic. *Irniaria*.

II. *Serpillifolia*: foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. Linn. s. p. p. 605. in ſilvis habitat.

III. *Rubra*: foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. Linn s. p. p. 606. naſcitur in clauſtro divi Antonii Patavini Panormi, & in littoribus maris. Sic. *Erva turca di ripi di mari*, & a botanicis venditur pro vera herniaria.

IV. *Media*: foliis linearibus carnoſis, ſtipulis membranaceis. Linn. s. p. p. 606. in littore maris, & precipue *a la tunnarazza*. Sic. *Erva turca cu ſogghi ruvidi*.

258. GARIDELLA: capſ. 3. diſtinctæ; pet. calycina; nect. 5. bilabiata.

I. *Nigellaſtrum*: Linn. s. p. p. 609. colitur in horto R. P.

Pentagynia, cinque Piſtili.

259. COTYLIDON: cal. 5. fidus. cor. 1. petala. ſquamæ nectariferæ 5. ad baſin germinis, capſ. 5.

I. *Umbellicus Veneris*: folii cucullato-peltatis ſerrato-dentatis alternis, caule ramoſo, floribus alternis. Linn. s. p. p. 615. adhæret muris. Sic. *Oricchia di Judeu*.

II. *Spuria*: foliis alternis ſpatulatis, carnoſis integerrimis. Linn. s. p. p. 614. colitur in hortis botanicis.

260. SEDUM: calyx 5 fidus. cor. 5. petala. ſquamæ nectariferæ 5. ad baſin germinis, capſ. 5.

I. *Verticillatum*: foliis quaternis. Linn. s. p. p. 616. in hortis botanicis. Sic. *Sempriviva cu fogghi a quattru ordini.* †

II. *Thelephium*: foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. Linn. s. p. p. 616. ornat feneſtras. Sic. *Fabba inverſa*.

Phar. Telephii radix.
Qual. Glutinoſa, ſubacida, mitis.
Vis. Refrigerans.
Uſus. Varix ani, paronychia, hæmorrhoidis.
Comp. o.

III. *Stellatum*: foliis planiuſculis angulatis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis. Lin. s. p. p. 616. inhæret muris. Sic. *Sempriviva cu fruttu a ſtidda*.

IV. *Reflexum*: foliis ſubulatis ſparſis baſi ſolutis, inferioribus recurvatis. Linn. s. p. p. 618. naſconditur in antris. Sic. *Verniculari*.

V. *Anacampſeros*: foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus. Linn. s. p. p. 619. colitur in hortis botanicis.

VI. *Album*: foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma comoſa. Linn. s. p. p. 619.

619. habitat in monte Maronis. Sic. *Racinedda di ſurci a rappiteddi*.

VII. *Rubens*: foliis fuſiformibus, ſubdepreſſis: infimis quaternis, cyma ſub quatrifida, floribus pentandris, ſtaminibus reflexis. Linn. s. p. p. 619. habitat ſupra tectos, *Racinedda di ſurci ruſſa*.

VIII. *Acre*: foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. Linn. s. p. p. 616. in umbroſis ſiſtit. Sic. *Sempri viva minuri cu xiuri giarnu*.

Phar. Sedi minoris herba, aqua.
Qual. Acris, ſubcorruſiva.
Vis. Incidens, vomitoria, diuretica.
Uſus. Quartana! Scorbutus! Hydrops!
Comp. o.

IX. *Daſyphyllum*: foliis oppoſitis ovatis obtuſis carnoſis, caule infirmo, floribus ſparſis. Lin. s. p. p. 618. ubique invenitur. Sic. *Sempriviva picciridda cu fogghi tunnuliddi*.

261 OXALIS: cal. 5. phyllus. petala unguibus connexa. capſ. angulis dehiſcens, 5. gona.

I. *Acetoſella*: ſcapo unifloro, foliis ternatis, radice ſquamoſa articulata. Linn. s. p. p. 620. ubique. Sic. *Trifogliu acituſu cu un ſulu xiuri*.

Phar. Acetoſellæ herba, conſ. ſyr. ſal. eſſentiale.

Qual.

Qual. Acida.
Vis. Refrigerans attenuans.
Uſus. Febres putridæ phlægiſticæ.
Comp. Julep. antifebril.

II. *Corniculata*: caule ramoſo diffuſo, pedunculis umbelliferis. Linn. s. p. p. 623. ubique Sic. *Trifoghiu acituſu campagnolu*.

III. *Stricta*: caule ramoſo erecto, pedunculis umbelliferis. Linn. s. p. p. 264. colitur in hortis botanicis. Sic. *Trifoghiu acituſu domeſticu*.

262. AGROSTEMA: cal. 1. phyllus coriaceus. petala 5. unguiculata, limbo obtuſo indiviſo, capſ. 1. locularis.

I. *Githago*: hirſuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. Linn. s. p. p. 624. involvitur inter ſegetes. Sic. *Licchini di muntagna*.

II. *Coronaria*: tomentoſa, foliis ovato-lanceolatis, petalis integris coronatis. Linn. s. p. p. 625. in hortis botanicis. Sic. *Licchini. cu xiuri ruſſi invillutati a foghi grandi bianchi*.

III. *Cœlirosa*: glabra, foliis lineari-lanceolatis petalis emarginatis coronatis. Linn. s. p. p. 624. in vignetis: Ucrienſes. *Galofareddu di vigna*.

263. LYCHNIS: cal. 1. phyllus, oblongus, lævis; pet. 5. unguiculata; limbo ſubbifido: capſ. 5. locularis.

I. *Floſ-cuculi*: petalis trifidis, fructu ſubrotundo. Linn. s. p. p. 625. Ornat hortum R. P. Sic. *Bedda margarita*.

II.

II. *Chalcedonica*: floribus faſciculatis faſtigiatis. Linn. s. p. p. 625. includitur in horto R. P. Sic. *Sgarlata, o cruci di mauta*.

III. *Viſcaria*: petalis integris. Linn. s. p. p. 625. in pratis ſiccis. Sic. *Licchinedda campagnuola.*

IV. *Dioica* floribus dioicis. Linn. s. p. p. 626. ubique. Sic. *Oricchi di lebbru*.

264. CERASTIUM: cal. 5. phyllus. pet. 2. fida; capſ. 1. locularis, apice dehiſcens.

I. *Vulgatum*: foliis ovatis, petalis calyci æqualibus, caulibus diffuſis. Linn. s. p. p. 627. in monte maronis. *Oricchia di ſurci, o mioſotis*.

265. SPERGULA: calyx 5 phyllus, pet. 5. integra. capſ. ovata, uno locularis, 5. valvis.

I. *Arvenſis*: foliis verticillatis, floribus decandris. Linn. s. p. p. 630. colitur in horto R. P. Sic. *Sorti di ruggitedda*.

Decagynia - Dieci Piſtili.

266. PHYTOLACCA: calix o. pet. 5. calycina. bacca ſupera, 10. locularis, 10. ſperma.

I. *Octandra*: floribus octandris octogynis. Linn. s. p. p. 631. in horto R. P. habetur Sic. *Sorti di racinedda*.

II. *Decandra*: floribus decandris decagynis. Linn. s. p. p. 631. ubique. Sic. *Racinedda di tingiri*.

Phar.

Phar. Phytolaccæ herba recens, ſuccus.
Qual. Tenellæ aquoſa, oleracea: adultæ acris.
Vis. Corrodens.
Uſus. Carcinoma.
Comp. o.

III. *Icoſandra*: floribus icoſandris decagynis. Linn. s. p. p. 631. ornat hortum R. P. Sic. *Racinedda fruſtera*.

CLASSIS UNDECIMA.

DODECANDRIA MONOGYNIA.

Duodeci Stamine, ed un Piſtilo.

267. PEGANUM: cor. 5. petal. cal. 5. phillus, inferus. caps 3. locul. ſtam. 15.

I. *Harmala*: foliis multifidis. Linn. s. p. p. 638. cuſtoditur in h. R. P. Sic. *Ruta ſilveſtri cu xiuri vranchi grandi*. †

268. PORTULACA: cor. 5. petala, calyx 2. fidus. capſ. locularis, circumſciſſa.

I. *Oleracea*: foliis cuneiformibus carnoſis, floribus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 669. ubique. Sic. *Purciddana*.

Phar. Portulacæ herba: conſerva ſyr. aqua.

Qual.

Qual. Aquoſa.

Vis. Diluens, humectans, refrigerans, corroborans, lac cohaulans.

Uſus. Nauſea, ſcurbutus, ſtranguria, calculus.

Comp. o.

II. *Piloſa* foliis ſubulatis alternis, axillis piloſis, floribus ſeſſilibus terminalibus. Linn. s.p.p. 639. in hortis botanicis. Sic. *Purciddana piluſa*.

269. LYTHRUM: calyx 12-fidus. petala 6. calyci inſerta. capſ. 2. locularis polyſperma.

I. *Salicaria*: foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris. Linn. s. p.p. 640. natat in flumine Oreto. Sic. *Liſimachia ſpicata cu xiuri ruſſu*.

Phar. Lyſimachiæ rubræ herba.

Qual. Inodora, ſtiptica, amariuſcula.

Vis. Antacida, adſtringens.

Uſus. Diarrhæa! diſentheria, teneſmus.

Comp. Decocta adſtringentia.

II. *Hyſſopifolia*: foliis alternis linearibus hexandris. Linn. s. p. p. 642. in horto R. P. eſt.

III. *Virgatum*: foliis oppoſitis lanceolatis, panicula virgata, floribus dodecamdris. Linn. s. p. p. 642. in inundatis.

Digynia, due Pyſtili.

270. AGRIMONIA: cal. 5. dentatus, altero obvallatus; pet. 5. femina 2. in fundo calycis.

I. *Eupatoria*: foliis caulinis pinnatis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. Linn. s. p.p. 643. ubique in humidis. Sic. *Agrimonia*.

Phar. Agrimoniæ herba, aqua.

Qual. Stiptica.

Vis. Diuretica, adſtringens, roborans, vulneraria, pellens.

Uſus. Febres, profluvia, hematuria, calculus, obſtrutiones viſcerum, cachexia.

Comp. o.

II. *Repens*: foliis caulinis pinnatis, impari ſeſſili, fructibus hiſpidis. Linn. s. p. p. 643. includitur in horto R. P. Sic. *acrimonia*.

III. *Agrimonoides*: foliis caulinis ternatis, fructibus glabris. Linn. s. p. p. 643. habitat in monte Etna. Sic. *Agrimonia piluſa*.

Trigynia - tre Piſtili.

271. RESEDA: cal. 1. phillus partitus. pet. laciniata. capſ. ore dehiſcens, 1. locularis.

I. *Luteola*: foliis lanceolatis integris, calycibus quatrifidis. Linn. s. p. p. 643. ubique. Sic. *Caſciſcia, o erva mulinara*.

Phar.

Phar. Luteolæ herba.
Qual. Luteo-tinctoria.
Vis. Alexipharmaca, pellens, tonica.
Uſus. Febres, Jcterus, venena?
Comp. o.

II. *Undata*: floribus trigynis, tetragyniſque; calycibus 5. partitis, foliis pinnatis undatis. Lin. s p. p. 644. adhæret muris, Sic. *Cuda d' agneddu, cu xiuri vranchi.*

III. *Odorata*: foliis integris trilobiſque, florem æquantibus. Linn. s. p. p.646. habetur in horto. R.P. Sic. *Caſcicia odoruſa.* †

IV. *Phiteuma*: foliis integris 3.lobiſque, calycibus ſexpartitis maximis. Linn. s. p. p.643. colitur in horto R. P. †

V. *Lutea*: foliis omnibus tri fidis: inferioribu pinnatis. Linn. s. p. p. 645. ubiq ue naſcitur. Sic *Grattunaria, o cuda d' agneddu cu xiuri giarni.*

Phar. Reſedæ herba (radix potius).
Qual. Acris, amara.
Vis. Reſolvens, detergens.
Uſus. Ædæma, rheumatiſmus, inflamatio.
Comp. o.

272. EUPHORBIA: cor. 4. ſive 5. petala, calyci inſidens. calyx 1.phyllus ventricoſus; capſ. 3-cocca.

Fruticoſæ Aculeatæ.

I. *Mammillaris*: aculeata nuda: angulis tuberoſis, ſpinis interſtinctis. Linn. s. p. p. 645. colitur in hortis botanicis.

II. *Canarienſis*, aculeata nuda: ſubquatrangularis, aculeis geminatis. Linn. s. p. p. 646. colitur in hortis botanicis. *Euforbiu a quattru anguli.*

III. *Officinarum*: aculeata nuda: multangularis, aculeis geminatis. Linn. s. p. p. 647. habetur in hortis botanicis.

Phar. Euphorbii gummi, oleum coct.
Qual. Lacteſcens, acris, ſeptica.
Vis. Incidens, corrodens, rubefaciens, veſicans, excorians, ſtimulans, pellens, draſtica, ſternutatoria.
Uſus. Hydrops, caries, punctura.
Comp. Empl. veſicat.

IV. *Cereiformis*: aculeata nuda: multangularis. ſpinis ſolitariis ſubulatis. Linn. s. p. p. 647. colitur in hortis botanicis. Sic. *Euforbiu a mult', anguli.*

V. *Neriifolia*: aculeata ſeminuda: angulis oblique tuberculatis. Linn. s. p. p. 648. in hortis botanicis. Sic. *Euforbiu a cunochia.*

Fru-

Fruticoſæ inermes.

VI. *Caput-meduſæ*: inermis imbricata, tuberculis foliolo lineari inſtructis. Linn. s. p. p. 648. in hortis botanicis.

VII. *Viminalis*: inermis, nuda, fruticoſa, filiformis, volubilis: cicatricibus oppoſitis. Linn. s. p. p. 649. colitur apud botanicos.

Umbella bifida, vel nulla.

VIII. *Maculata*: dichotoma: umbella bifida, foliis ſerratis oblongis piloſis, floribus axillaribus ſolitariis, ramis patulis. Linn. s. p. p. 652. habitat in hortis botanicis. Sic. *Camarrunedducu foghi tachiati di niuru*.

IX. *Chamæſyce*: dichotoma, foliis crenulatis ſubrotundis glabris, floribus ſolitariis axillaribus: caulibus procumbentibus. Linn. s. p. p. 642. in clauſtro Divi Antonii Patavini Panormi. Sic. *Majuranedda ſ. rv ıggia*.

Umbella 3-fida, vel 4-fida.

X. Lathyris umbella 4-fida: dichotoma, foliis oppoſitis integerrimis. Linn. s. p. p. 655. ubique Sic. *Catapozzuli*.

Phar. Cataputiæ minoris ſemina.
Qual. Lacteſcens, acris, ſeptica.
Vis. corrodens, rubefaciens, veſicans, ex-

co-

corians, ſtimulans, draſtica.

Uſus. Verrucas.

Comp. o.

Umbella 5-fida.

XI. *Epithymoides*: umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis obtuſis, ſubtus villoſis, Linn. s. p. p. 656. habitat in oppido Ucriæ: Ucrienſes, *Camarrunazzu di lu timpuni*.

XII. *Pithyuſa*: umbella quinquefida: bifida, involucellis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis: infimis involutis, retrorſum imbricatis. Linn. s. p. p. 656. habitat in monte Peregrino. Sic. *Camarruni di munti Pilligrinu*.

XIII. *Paralias*: umbella quinquefida: involucellis cordato reniformibus, foliis ſurſum imbricatis. Linn. s. p. p. 657. prope Panormum, *a lu chianu di li purrazzi*. Sic. *Taſſu pri attaſſari anciddi*.

XIV. *Peplis*: dichotoma: foliis integerrimis ſemicordatis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. Linn. s. p. p. 657. in montuoſis. Sic. *Camarruneddu chi ſtriſcia pri terra*.

XV. *Helioſcopia*: umbella, quinquefida, trifida: dichotoma, involucellis obovatis. foliis cuneiformibus ſerratis. Linn. s. p. p. 658. in valle Divi Martini Panormi includitur. Sic. *Titimalu elioſcopiu*.

Um-

Umbella Multifida.

XVI. *Eſula*: umbella multifida, bifida: involucellis ſubcordatis, petalis ſub bicornibus, ramis ſterilibus, foliis uniformibus. Linn. s. p. p. 660. in maritimis. Sic. *Camaruneddu di ripi di mari, o veru eſula*.

XVII. *Cypariſſias*: umbella multifida: dichotoma. involucel. ſubcordatis, ramis ſterilibus, foliis ſetaceis, caulinis lanceolatis. Linn. s. p. p. 661. habitat apud botanicos. Sic. *Camarruneddu cu foghi di cipreſſu*.

XVIII. *Myrſinites*: umbella ſuboctifida, bifida, involucellis ſubovatis, foliis ſpatulatis, patentibus carnoſis mucronatis, margine ſcabris. Linn. s. p. p. 661. ſalit montes. Sic. *Rizziteddu*.

XIX. *Dendroides*: umbella multifida, dichotoma; involucellis ſubcordatis: primariis 3-phyllis, caule arboreo. Linn. s. p. p. 662. in Monte Peregrino adeſt. Sic. *Camarruni ad arvulu di munti piddirinu*.

XX. *Characias*: Umbella multifida bifida: involucellis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis integerrimis, caule perenni. Linn. s. p. p. 662. amat umbram vallis Divi Martini Panormi. Sic. *Camarruni cu foghi larghi*.

Pentagynia-cinque Piſtili.

273. GLINUS: cor. o. niſi ſetulæ. cal. 5-phyllus, capſ. 5-locularis.

I. *Lotoides*: Linn. s. p. p. 663. in Oreto flumine reperitur. Sic. *Murſiddina di margiu*.

Dodecagynia Duodeci Piſtili.

274. SEMPERVIVUM: cal. 12-partitus. pet. 12. capſ. 12. polyſpermæ.

I. *Arboreum*: caule arboreſcente lævi ramoſo. Linn. s. p. p. 664. conſpicitur ad feneſtras. Sic. *Sempriviva ad arvuliddu*.

II. *Tectorum*: foliis ciliatis, propaginibus patentibus. Linn. s. p. p. 664. in hortis. Sic. *Sempriviva a cacocciula majuri*.

Phar. Sempervivi majoris herba.
Qual. Acido-auſtera, aquoſa, acriuſcula.
Vis. Refrigerans, adſtringens.
Uſus. Febres, dyſenteria, aphtha, ambuſtura.
Comp. o.

III. *Globiferum*: foliis ciliatis, propaginibus globoſis. Linn. s. p. p. 665. in hortis colitur. Sic. *Sempriviva a cacocciula picciridda*.

IV. *Montanum*: foliis ciliatis, propaginibus pa-

patulis. Linn. ſ. p. p. 665. eminet in monte Maronis. Sic. *Sempriviva minuri di curmi*.

CLASSIS DUODECIMA.

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

Da tredeci ſino a venti Stamine, ed un Piſtilo.

275. CACTUS: cal. 1-phyllus, ſuperus, imbricatus. cor. multiplex. bacca 1-locularis, polyſperma.

Echinomelocacti ſubrotundi.

I. *Melocactus*: ſubrotundus, quatordecimangularis. Linn. ſ. p. p. 666. in ſolo horto R. P. ſervatur. †

Cerei angulati erecti.

II. *Peruvianus*: erectus longus ſub octo-angularis: angulis obtuſis. Linn. ſ. p. p. 667. adornat hortos botanicos. Sic. *Euforbiu ſpinuſu, o cereu*. †

Cerei repentes radiculis lateralibus.

III. *Grandiflorus*: repens ſubunangularis. Lin.

Digitized by Google

Linn. s. p. p. 668. in hortis botanicis obſervatur Sic. *Cereu ſpinuſu chi china a terra.* †

IV. *Flagelliformis*: repens decem-angularis. Linn. s.p.p.668.in hortis. †

V. *Triangularis*: repens 3. angularis. Linn. s. p.p.669.ornat feneſtras. Sic. *Cereu a tri anguli.* †

Opuntiæ compreſſæ articulis proliferis.

VI. *Opuntia*: articulato-prolifer laxus, articulis ovatis ſpinis ſetaceis. Linn. s. p. p. 669. ubique. Sic. *Ficu d' india cu pochi ſpini.*

VII. *Ficus indica*: articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis, ſpinis ſetaceis. Linn. s. p.p.669. ubique. Sic. *Ficu d' india vera.*

Phar. Opuntiæ ſuccus, fructus.
Qual. dulcis, purpuraſcens.
Vis. Diuretica, refrigerans, humectans.
Uſus. Calculus, ſtranguria.
Comp. o.

VIII. *Tuna* articulato-prolifer, articulis ovato oblongis, ſpinis ſubulatis. Linn. s. p. p. 669. ubique. *Sic. Ficu d' india maſculina cu ſpini longhi.*

IX. *Cocchinillifer*: articulato- prolifer, articulis ovato-oblongis ſub inermibus. Linn.s. p. p. 650. colitur in hortis. Sic. *Ficu d' india ruſſa.*

X. *Curaſſavicus*: articulato-prolifer, articulis cylindrico-ventricoſis compreſſis. Linn. s. p. p. 670.

670. apud botanicos. Sic. *Ficu d' india picciridda chi nun fa fruttu*.

276. PHILADELPHUS: cal. 4. ſive 5. partitus, ſuperus. pet. 4. ſive 5. capſ. 4. five 5. locularis, polyſperma.

I. *Coronarius*: foliis ſubdentatis. Linn. s. p.p. 651. colitur in hortis botanicis: Sic. *Geſminu cu xiuri mazzi mazzi*.

277. MYRTUS: cal. 5. fidus, ſuperus. pet. 5. bacca 2. ſive 3. ſperma.

I. *Communis*: floribus ſolitariis: involucro di phyllo. Linn. s.p.p. 673. ubique. Sic. *Murtidda*.

Phar. Mirti folia, baccæ, ol. expreſſum.
Qual. Aromatica, fragrans.
Vis. Calefaciens, corroborans, adſtringens.
Uſus. profluvia.
Comp. ſyrup.

278. PUNICA: calyx 5. fidus, ſuperus. pet. 5. pomum multiloculare, polyſpermum.

I. *Granatum*: foliis lanceolatis, caule arboreo. Linn.s.p.p. 676. colitur in hortis. Sic. *Granatu*, o *balauſtu*.

Phar. Balauſtorum flores.
Malicorii cortex.
Granatorum ſemina, ſyrupus.
Qual. Stiptica, rubra.
Vis. Adſtringens, laxans, anodyna, fl. pellens, diuretica, anthelminthica.

Uſus. Gargariſmata.

Comp. Troch. carabe, pul. dyſentericus.

279. AMYGDALUS: calyx 5. fidus, inferus. petala 5. drupa nuceporis perforata.

I. *Perſica*: foliorum ſerraturis omnibus acutis, floribus ſeſilibus ſolitariis. Linn. s.p.p. 678. ubique. Sic. *Perſica*, *o ſbergiu*.

Phar. Perſicæ flores, ſyr. nuclei, aqua.

Qual. Amygdalæ amaræ.

Vis. Amygd. amaræ.

Uſus. Vermes.

Comp. o.

II. *Communis*: foliis ſerraturis infimis glanduloſis, floribus ſeſſilibus geminis. Linn. p. p. s. 677. ubique. Sic. *Mendula*, o *mend. amara*.

Phar. Amygdalæ dulcis nuclei, oleum: amigdalæ amaræ, nuclei, oleum expreſſum.

Qual. Primæ: dulcis ſapida: ſecundæ amara.

Vis. Primæ: nutriens, obtundens, emolliens; ſecundæ antecedentis qualitates, inſuper. anodyna, carminativa, pellens, diuretica, anthelmithica.

Uſus. primæ dolores, febres, tuſſis: ſecundæ colica, cophoſis, eſchara, vermes, calculus.

Comp. o.

III. *Pumila*: foliis venoſo-rugoſis. Linn. s. p.p. 677. in hortis botanicis. Sic. *Perſica furaſtera cu xiuri a roſa*. 280.

280. PRUNUS : calix 5 fidus, inferus ; pet. 5. drupæ nux ſuturis prominulis .

I. *Lauro-ceraſus* : floribus recemoſis, foliis ſemper virentibus, dorſo-biglanduloſis . Linn. s. p. p. 678. in hortis . Sic. *Addauru imperiali* .

Phar. Lauro-ceraſi folia .

Qual. Amara , feris lethalis .

Vis . Diuretica , Narcotica, fere amygdalæ amaræ .

Uſus . Phthiſis , ſyphyllis .

Comp. o.

II. *Mahaleb* : floribus corimboſis , foliis ovatis . Linn. s. p. p. 678. colitur in hortis . Sic. *Ciraſa lampaſa purganti* .

III. *Armeniaca* : floribus ſeſſilibus, foliis ſubcordatis . Linn. s. p. p. 679. ubique . Sic. *Varcoca* .

IV. *Ceraſus* : umbellis ſubpedunculatis : foliis ovato-lanceolatis glabris conduplicatis . Linn. s. p. p. 679. habitat ubique . Sic. *Ciraſi ruſſi cadduſi*.

Phar. Ceraſorum rubrorum fructus , rob. condita , nuclei , gummi .

Qual. Aquoſa , acidiuſcula , ſapida .

Vis . Refrigerans .

Uſus . Febres continentes .

Comp. o.

V. *Avium* : umbellis ſeſſilibus , foliis ovato-

lan-

lanceolatis conduplicatis ſubtus pubeſcentibus. Linn. s. p. p. 680. ubique. Sic. *Ciraſa cappucia, o cadduſa*.

Phar. Ceraſorum nigrorum fructus: ſyrupus, aqua: eſſ. ſpir.

Qual. Acida, ſapida.

Vis. Nervina, antiſpasmodica, ſubanodyna.

Uſus. Paralyſis, convulſiones.

Comp. Aqua confortans perlata.

V. *Domeſtica*: pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ovatis convolutis, ramis muticis. Lin. s. p. p. 680. ubique Sic. *Pruna damaſceni, e d' ogni ſorti*.

Phar. Pruna gallica pulpa.
Pruna damaſcena pulpa.

Qual. Acidiuſcula.

Vis. Refrigerans, humectans, lubricans, eccoprotica.

Uſus. o.

Comp. Pruna laxativa unc. 2.

VI. *Spinoſa*: pedunculis ſolitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 681. in monte buſamarenſi habitat. Sic. *Brignoli, o atrigneddi ſarvaggi*.

Phar. Acaciæ noſtratis cortex, flores, ſyrupus, aqua, fructus, ſuccus.

Qual.

Qual. Stiptica.

Vis. Rad. cort. adſtringens, coriaria. fl. laxans. fruct. refrigerans.

Uſus. Profluvia, diarrhæa, calculus!

Comp. o.

Digyuia - due Piſtili.

278. CRATAEGUS: calyx 5. fidus. petala 5. bacca infera, dyſperma.

I. *Aria*: foliis ovatis inciſis ſerratis ſubtus tomentoſis. Linn. s. p. p. 681. elegit montem maronem in eo loco dicto: *lu ſautu di lu lupu*. Sic. *Zorbi di curmi ſarvagi*.

Phar. Sorbi domeſticæ baccæ.

Qual. Farinoſa: alimentoſa.

Vis. Flatulenta.

Uſus. o.

Comp. o.

II. *Oxyacantha*: foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis. Linn. s. p. p. 681. involvitur inter ſepes. Sic. *Ruſſuliddi*.

III. *Azarolus*: foliis obtuſis ſubtrifidis ſubdentatis. Linn. s. p. p. 683. ubique. Sic. *Azzalori*.

Trigynia Tre Piſtili.

279. SORBUS: cal. 5. fidus. petala 5. bacca infera 3. ſperma. I. *Do*-

I. *Domeſtica* : foliis pinnatis, ſubtus tomentoſis. Linn. s. p. p. 684. ubique. Sic. *Zorbi di Catania*.

II. *Aucuparia* : foliis pinnatis utrinque glabris. Linn. s. p. p. 683. adeſt in locis frigidioribus. Sic. *Zorbi ſarvaggi picciriddi, o di mala xiorta*.

Phar. Sorbi aucupariæ baccæ.
Qual. Acida, farinoſa.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Hæmorrhois.
Comp. o.

Pentagynia cinque Piſtili.

280. MESPILUS : calyx 5. fidus. petala 5. bacca infera, 5. ſperma coronata.

I. *Germanica* : inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 684. colitur in hortis. Sic. *Neſpula domeſtica di bonu ſapuri, o virtichiara*.

Phar. Meſpili fructus, ſemina.
Qual. Stiptico-farinoſa, eſculenta.
Vis. Adſtringens, refrigerans.
Uſus. Diarrhæa.
Comp. o.

II. *Pyracantha* : ſpinoſa, foliis lanceolato-ovatis

tis crenatis, calycibus fructus obtuſis. Linn. s. p.p. 685. ubique. Sic. *Neſpuli ſarvaggi affucuſi*.

281. PYRUS: calyx 5. fidus. pet. 5. pomum inferum, 5. loculare, polyſpermum.

I. *Communis*: foliis ſerratis, pedunculis corymboſis. Linn. s. p. p. 686. ubique comeditur. Sic. *Pira d' ogni ſorti*.

II. *Malus*: foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. Linn.s.p.p.686. ubique. Sic. *Puma d' ogni ſorti*.

Phar. Pomorum borsdorphienſium, ſuccus liquidus.

Qual. Acidula, eſculenta, ſapida.

Vis. Refrigerans, tonica.

Uſus. o.

Comp. Confect. alkermes.

III. *Cydonia*: foliis integris. floribus ſolitariis. Linn.s.p.p.687, eſt communis. Sic. *Cutugna*.

Phar. Cydoniæ fructus, condita, rob. ſyr. ſuccus, miva, panis, cortex, ſemina, oleum.

Qual. Acido-ſtiptica: ſemina mucilaginoſa.

Vis. Inſpiſſans, adſtringens, refrigerans.

Uſus. Nauſea: vomitus, colica. cholera, diarræa, abortus.

Comp. Aqua cinnam. cydoniata.

282. TETRAGONIA: calyx ſuperus, 5. ſive 4. fi-

4.fidus.corolla o.pericarpio nucleo 5.ſive 4.locul.

I. *Fruticoſa*: foliis linearibus. Linn. s. p. p. 687. in horto. R. P. includitur. †

II. *Herbacea*: foliis ovatis. Linn. s. p.p. 687. in horto R. P. reperitur. †

283. MESEMBRYANTHEMUM:cal.5.fidus. pet.numeroſa,linearia. capſ. carnoſa,infera,polyſp.

Corollis albis .

I. *Criſtallinum*: foliis alternis ovatis papuloſis undatis. Linn. s.p.p. 688. ſponte naſcitur in Inſula Faviniana. Sic. *Criſtallina*.

II. *Nodiflorum*: foliis alternis teretiuſculis obtuſis,baſi-ciliatis. Linn. s. p. p.687. in Inſula favinianæ abundat. *

Corollis rubicundis .

III. *Uncinatum*: articulis caulinis terminatis in folia connata acuminata, ſubtus dentata. Lin. s p.p. 692. colitur in horto R. P. †

IV. *Cordifolium*: foliis ovato-cordatis nitidis ſubpedunculatis, pedunculis oppoſitis. Linn. s. p. p. 692. in horto R. P. obſervatur. †

Corollis luteis .

V. *Glaucum*: foliis triquetris acutis, punctatis

tis diſtinctis, calicinis foliolis ovato-cordatis. Linn. s. p. p. 692. in horto R. P. habetur. †

284. AIZOON: cal. inferus, 5. fidus. corolla o. capſ. 5. locularis, polyſperma.

I. *Canarienſe*: foliis cuneiformi ovatis, floribus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 700. glorificat hortum R. P. †

285. SPIRAEA: cal. 5. fidus, petala 5. capſ. polyſpermæ.

I. *Filipendula*: foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus cymoſis. Linn. s. p. p. 702. in hortis botanicis habetur. Sic. *Filipendula*.

Phar. Saxifragæ rubræ radix, herba.
Qual. Stiptica.
Vis. Adſtringens, vulneraria, lithonthriptica.
Uſus. Leucorrhæa, dyſenteria, hernia.
Comp. o.

II. *Ulmaria*: foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymoſis. Linn. s. p. p. 702. colitur in horto R. P. Sic. *Riginaprati*. †

Phar. Ulmariæ radix, herba, aqua.
Qual. Stiptica. fragrans.
Vis. Adſtringens, ſudorifera.
Uſus. Exanthemata, dyſenteria, hernia.
Comp. Empl. ruptur.

Polyginia Molti-pyſtili.

286. ROSA : pet. 5. , calyx urceolatus , 5. fidus,carnoſus,collo coarctatus. ſem. plurima,hyſpida , calycis interiori lateri affixa.

I. *Carolina* : germinibus globoſis hiſpidis , pedunculis ſubhiſpidis , caule aculeis ſtipularibus , petiolis aculeatis . Linn. s.p. p. 703. in hortis botanicis colitur . Sic. *Roſa di la china* . †

II. *Centifolia* . germinibus ovatis pedunculiſque hiſpidis , caule hiſpido aculeato , petiolis inermibus . Linn. s. p. p. 704. habitat ubique . Sic. *Roſi duppj a centu foghi* .

Phar. Roſæ rubræ flores , condita , conſerva , aqua , ſuccus , placenta , tinctura , ſpiritus, oleum ſtil. antheræ , ſemina .

Qual. Fragrans , rubra , ſpirituoſa .

Vis . Corroborans , adſtringens .

Uſus . Leucorrhæa , profluvia .

Comp. Conſ. Roſarum vitriolata : ſacch. roſarum , ſyr. roſarum ſiccarum : flor. 4. cordiales ; aqua 4. cordiales .

III. *Gallica* : germinibus ovatis , pedunculiſque hiſpidis , caule petioliſque hiſpido-aculeatis . Linn. s. p.p. 704. ubique : Sic. *Roſi ruſſi ſcritti* .

IV. *Damaſcena* : germibus ovatis pedunculiſ-

liſque hiſpidis , caule aculeato , calycibus pinnatifidis hirſutis . Linn. s. p. p. 704. ſponte naſcitur in ericino monte : Sic. *Roſa Damaſcena* , *o nvillutata* .

Phar. Roſæ damaſcenæ . flores , oleum expr. conſerva recens , antiqua .

Qual. fragrans , purpurea , ſpirituoſa .

Vis . Analeptica : tonica .

Uſus . o.

Comp. o.

V. *Canina* : germinibus ovatis peduncuIiſque glabris , caule petioliſque aculeatis . Linn. s. p. p. 706. format ſepes . Sic. *Roſa a cincu pampini ſarvaggia* , *o ſponza di roſi* .

Phar. roſæ ſilveſtris flores , aqua , pallidarum conſerva .

Cynosbati fructus , ſemina .

Bedeguar fungus (ſponſa roſarum) ſive nidus inſecti .

Qual. fragrans , pallida , ſpirituoſa :

Vis . Eccoprotica ; bedeg. adſtringens .

Uſus . Soda cynosb.

Comp. Syr. roſarum ſolutivus unc. 1. mel roſarum .

VI. *Alba* : germinibus ovatis glabris, pedunculis hiſpidis , caule petioliſque aculeatis . Linn. s. p. p. 705. ubique . Sic. *Roſa duppia bianca* .

Phar. Roſæ albæ flores, condita, conſerva, aqua.

Qual. Alba, ſpiritoſa, fragrans.

Vis. Analeptica.

Uſus. Ophtahalmia, leucorrhæa.

Comp. Julep. roſarum.

287. RUBUS: calyx 5. fidus. petala 5. bacca compoſita, acinis 1.ſpermis.

I. *Idæus*: foliis quinato-pinnatis ternatiſque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. Linn. s. p. p. 706. in hortis botanicis. Sic. *Ruvettu di S. Franceſcu cu fruttu ruſſu comu frauli.*

Phar. Rubi Idæi (fructuum)ſyr.aqua,eſſent.ſpir.

Qual. Acidula, grata.

Vis. Refrigerans.

Uſus. Sitis, fæbrium æſtus.

Comp. o.

II. *Arcticus*: foliis ternatis, caule inermi unifloro. Linn. s. p. p. 708. inter veſpres. Sic.*Ruvitteddu ſenza ſpini.*

Phar. Norlandicarum baccarum condita.

Qual. Acidula, fragrans.

Vis. Humectans! refrigerans! analeptica!

Uſus. Febres putridæ, exanthematicæ, ſcorbutus!

Comp. o.

III.

III. *Fruticoſus*: foliis quinato-digitatis ternatiſque, caule petioliſque aculeatis. Linn. s. p. p. 707. circa ſepes vertitur. Sic. *Amureddi*, *o ruvettu*.

IV. *Chamæmorus*: foliis ſimplicibus lobatis, caule inermi unifloro. Linn. s. p. p. 708. habitat in montuoſis. Sic. *Ruvettu di curmi cu fogghi ad unu ad unu*.

Phar. Chamæmori condita.
Qual. Aquoſa, inodora, eſculenta.
Vis. Diluens, humectans, refrigerans.
Uſus. Hæmoptiſis, phthiſis, ſcorbutus.
Comp. o.

288. FRAGARIA: cal. 10.fidus. petala 5.recept: ſeminum ovatum, baccatum, deciduum.

I. *Veſca*: flagellis reptantibus. Linn. s. p. p. 708.in monte Maronis ſponte naſcitur.Sic.*Frauli.*

Phar. Fragariæ herba (fructuum) ſyr.aqua, ſpir.
Qual. Aquoſa, acida, fragrans.
Vis. Diluens, humectans, diuretica, eccoprotica.
Uſus. Calculus, febres, podagra! phthiſis.
Comp. o.

II. *Sterilis*: caule decumbente repente. Linn. s. p. p. 709. ſponte naſcitur in monte Etna. Sic. *Frau-*

Frauli ſarvaggi ſenza fruttu. *

289. POTENTILLA: cal. 10. fidus, pet. 5. ſemina ſubrotunda nuda recept. parvo exucco affixa.

Foliis pinnatis.

I. Anſerina: foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. Linn. s. p. p. 710. colitur in hortis botanicis. Sic. *Argintina.*

Phar. Anſerinæ radix, herba.
Qual. Inſipida.
Vis. Adſtringans.
Uſus. Icterus? prolapſus, leucorrhæa.
Comp. o.

II. *Supina*: foliis pinnatis caule dichotomo decumbente. Linn. s. p. p. 711. pertinet ad montem maronis. * Sic. *Pentafillu cu fogghi d'agrimonia.*

Foliis Digitatis.

III. *Recta*: foliis ſeptemnatis lanceolatis, ſerratis, utrinque ſubpiloſis, caule erecto. Linn. s. p. p. 711. in hortis botanicis. Sic. *Pentafillu ad arvuliddu.*

IV. *Hirta*: foliis ſeptemnatis quinatiſque cuneiformibus inciſis piloſis, caule adſcendente. Linn. s. p. p. 712. colitur in hortis botanicis. Sic. *Pentafillu cu fogghi piluſi.*

V.

V. *Argentea*: foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtomentoſis, caule erecto. Linn. s. p. p. 712. in horto R. P. colitur. Sic. *Pintaſillu cu foghi d' argintina*.

VI. *Multifida*: foliis bipinnatis: ſegmentis integerrimis diſtantibus, ſubtus tomentoſis, caule decumbente. Linn. s. p. p. 710. reperitur in horto R. P. †

VII. *Reptans*: foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris. Linn. s. p. p. 714. amat aquas: Sic. *Pentaſillu, o cincu iditedda*.

Phar. Pentaphylli radix, herba.
Qual. Stiptica.
Vis. Vulneraria. adſtringens.
Uſus. Dyſenteria.
Comp. Gargariſmata: andromach.

290. GEUM: cal. 10.fidus. pet. 5., ſem. ariſta geniculata.

I. *Urbanum*: floribus erectis, fructibus globoſis villoſis, ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis. Linn. s. p. p. 716. habitat in civitate Politii, *alli favarì di la pietà*. Sic. *Galofararia*.

Phar. Caryophyllatæ radix, herba.
Qual. Stiptica, fragrans, antacida.
Vis. Adſtringens, pellens, ſudorifera.

 Uſus.

Uſus. Variola! Dyſenteria, febres putridæ! exanthematicæ!

Comp. o.

II. *Rivale*: floribus nutantibus, fructu oblongo: ariſtis plumoſis. Linn. s. p. p. 717. habitat in civitate Politii. Sic. *Galofararia di margiu*.

Phar. Gei paluſtris radix.
Qual. Stiptica, antacida.
Vis. Adſtringens, coriaria.
Uſus. Febres intermitentes!
Comp. o.

III. *Virginianum*: floribus erectis, fructu globoſo: ariſtis uncinatis nudis, foliis ternatis. Linn. s. p. p. 716. adornat hortum R. P. †

CLASSIS DECIMATERTIA.

POLYANDRIA MONOGYNIA.

Venti, e più ſtamine, ed un Piſtilo.

291. CAPPARIS: cal. 4-phyllus, coriaceus. petala 4., ſtam. longa. bacca corticoſa, unilocularis, pedunculata.

I. *Spinoſa*: pedunculis unifloris ſolitariis, ſtipulis ſpinoſis, floribus annuis. capſ. ovalibus. Lin. s. p.

s. p. p. 720. adhæret muris. Sic. *Chiappara*.

Phar. Capparidis (radicis) cortex, (flores aceto) conditi.
Qual. Sicca, ſub-amara.
Vis. Adſtringens, diuretica, emmenagoga.
Uſus. Hypochondriaſis, obſtipatio, paralyſis.
Comp. Troch. capparidis: ol. capparidis: radices v. aperientes minores; infuſa.

292. CHELIDONIUM: cor. 4-petala: cal. 2-phyllus. ſiliqua 1.locularis, linearis.

I. *Majus*: pedunculis umbellatis. Linn. s. p. p. 723. diverſis in locis naſcitur. Sic. *Celidonia, o cirilonia*.

Phar. Chelidonii majoris radix, herba, aqua.
Qual. Succus luteus, amarus, acris, deurens.
Vis. Diuretica, diaphoretica.
Uſus. Icterus, hydrops, Tabes, Oedema, herpes, pterygium, calculus, podagra,
Comp. o.

II. *Glaucium*: pedunculis unifloris, fol. amplexi caulibus ſinuatis, caule glabro. Linn. s. p. p. 774. naſcitur in maritimis, & precipuè prope Urbem Panormi. Sic. *Paparina curnuta*.

III. *Corniculatum* pedunculis unifloris, foliis ſeſſilibus pinnatifidis, caule hiſpido. Linn. s. p. p. 724. colitur in hortis botanicis. Sic. *Paparina curnuta cu xiuri ruſſi*.

293. PAPAVER: cor. 4.petala. cal.2-phyllus. caps. 1.locularis,ſub ſtigmate perſiſtente, poris dehiſcens.

I. *Argemone*: capſ. clavatis hyſpidis, caule folioſo multifloro. Linn. s. p. p. 725. habitat in locis ruderatis. Sic. *Paparinedda cù fruttu longu*.

II. *Nudicaule*: capſ. hyſpidis, ſcapo unifloro nudo hiſpido, foliis ſimplicibus pinnato-ſinuatis. Linn. s. p. p. 726. ſpectat ad hortum R. P. †

III. Rhæas capſ. glabris globoſis, caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis. Linn. s. p. p. 126. ubique creſcit. Sic. *Paparina ruſſa*.

Phar. Rhoeadis flores, conſerva, ſyrup. unc. 1. tinct. unc. duo, aqua.

Qual. Amariuſcula.

Vis. Narcotica.

Uſus. Pleuritis, catarrhus.

Comp. Syrup. de mic. gargariſmata.

IV. *Somniferum*, calycibus capſuliſque glabris, fol. amplexicaulibus inciſis. Linn. s. p. p. 726. colitur in hortis. Sic. *Paparini*, *o cucuzzeddi di ſonnu*.

Phar. Papaveris nigri ſemina, capitula, ſyrup. (diacodium) unc. una

Albi herba, ſyr. unc. ſex. ol. coct. ſemina ol.

Lopium crudum c. gr. 2. correctum, ſuccus

cus inſpiſſatus, extractum gr. 5. tinct. cum acet., tinct. ſine aceto.

Qual. Opii reſinoſo-gummoſa, amara, acris, tetra, fœtida, inflammabilis.

Vis. Narcotica, phantaſtica, dementans, exhilarans, anodyna, hypnotica, antiſpaſmodica, antemetica, obſtruens, emphractica, ſiſtens, paregorica, paralytica.

Uſus. Agrypnia, dolores, profluvia, vomitus, phrenitis, atrophia, gancrena.

Comp. Andromach. diaſcord. orvietan. philon. pil. cynogloſſ., laud. liquid. gr. x.

294. ARGEMONE: cor. 6 petala. cal. 3-phyllus. caps. ſemi-valvis.

I. *Mexicana*: capſ. 5-valvibus, foliis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 727. colitur in hortis botanicis: Sic. *Paparina ſpinuſa fruſtera*. †

II. *Armeniaca*: capſ. trivalvibus. Linn. s. p. p. 727. pertinet ad hortum R. P. †

295. NYMPHÆA: cor. polypetala. cal. 4. ſive 3. phyllus. bacca multi-locularis, truncuta.

I. *Alba*: fol. cordatis integerrimis, calyce quadrifido. Linn. s. p p. 729. peregrinavit uſque ad oppidum dictum *Spaccafurnu*. Sic. *Ninfa*.

Phar. Nymphæ albæ: radix, flores, conſerva: ſyrup. aq. ol. coct.

Qual. Fl. fragrans. radix acris.

Vis.

Vis. Fl. refrigerans, anodyna, hypnotica, rad. veſicatoria.
Uſus. Gonorrhæa, febres.
Comp. o.

II. *Lutea*: foliis cordatis integerrimis, calyce petalis majore pentaphylo. Linn. s. p. p. 729. habitat in humidis locis oppidi Caſtelli boni. Sic. *Ninfèa cu xiuri giarnu*.

296. TILIA: cor. 5.petula, cal. 5.partitus: bacca ſicca, globoſa, 5.locularis, 5.valvis, baſi dehiſcens.

I. *Europæa*: flor. nectario deſtitutis. Linn. s. p.p. 733. reperitur tantum in flora Marchionum de Airoldi. Sic. *Tigghiu*. †

Phar. Tiliæ carbo, cortex interior, flores, conſerva: aq. ſpir.
Qual. Fl. fragrans.
Vis. Fl. anodyna, antiſpaſmodica.
Uſus. Fl. vertigo: epilepſia.
Comp. Aqua confortans perlata: ſpir. ebryon. aq. hirundinum.

297. CISTUS: cor. 5.petala. cal. 5. phyllus: foliolis duobus minoribus.

I. *Laurifolius*: arboreſcens exſtipulatus, foliis oblongo ovatis petiolatis trinerviis ſupra glabris, petiolis baſi connatis. Linn. s. p. p. 736. habitat in

in nemoribus. Sic. *Ruſedda ad arvulu*

II. *Ladaniferus*: arboreſcens exſtipulatus, fol. lanceolatis ſupra lævibus: petiolis baſi coalitis vaginantibus. Linn. s. p. p. 737. in Civitate Cephaludii veſtit viam, quæ ducit ad Urbem Meſſanæ. Sic. *Ruſedda cu xiuri grandi, e ruſſu*.

III. *Moſpelienſis* arboreſcens exſtipulatus, foliis lineari lanceolatis ſeſſilibus utrinque villoſis trinerviis. Linn.s p.p. 737. ubique abundat. Sic. *Ruſedda di camiari furni*.

IV. *Albidus*: arboreſcens exſtipulatus, fol.ovato-lanceolatis tomentoſis incanis ſeſſilibus ſubtrinerviis. Linn. s. p. p. 737. ornat hortum R.P. Sic. *Ruſedda cu fogghi bianchi*.

V. *Criſpus*: arboreſcens exſtipulatus, foliis lanceolatis pubeſcentibus trinerviis undatis. Linn. s. p.p.738. naſcitur in dumetis. Sic. *Ruſedda criſpa*.

VI. *Salvifolius*: arboreſcens exſtipulatus, foliis ovatis petiolatis utrinque hirſutis. Linn. s. p. p. 738. obſervatur in locis umbroſis. Sic. *Ruſedda cu xiuri vrancu, e fogghi larghiceddi*.

VII. *Canus*: ſuffruticoſus exſtipulatus procumbens, foliis oppoſitis obovatis villoſis ſubtus tomentoſis, flor. ſubumbellatis. Linn. s. p. p. 740. includitur in valle Divi Martini Panormi. Sic *Ruſidduzza picciridda cu fogghi di majurana*.

VIII. *Fumana*: ſuffruticoſus procumbens exſtipulatus, foliis alternis linearibus, margine ſcabris, pedunculis unifloris. Linn. s. p. p. 740. Pa-

nor-

normi reperitur in loco dicto *alla Quinta caſa* ; Favinianæ in loco dicto *lu Voſcu* . Sic. *Ruſiddu-zza picciridda cu fogghi ſtritti*.

Stipulati Herbacei.

IX. *Ledifolius* : herbaceus erectus glaber ſtipulatus, flor. ſolitariis ſubſeſſilibus , folio ternato oppoſitis . Linn. s. p. p. 742. includitur in horto R. P. †

X. *Egyptiacus* : herbaceus erectus ſtipulatus , foliis lineari-lanceolatis petiolatis , calycibus inflatis corolla majoribus . Linn. s. p. p. 742. colitur in horto R. P. †

XI. *Piloſus* : ſuffruticoſus ſtipulatus ; foliis linearibus ſubtus biſulcatis incanis , calycibus lævibus . Linn. s. p. p. 744. obſervatur *a lu Caputu* .

XII. *Salicifolius* : herbaceus patulus villoſus ſtipulatus , floribus racemoſis erectis : pedicellis horizontalibus. Linn. s. p. p. 742. habitat in valle Divi Martini Panormi . Sic. *Ruſidduzza picciridda cu fogghi di ſutta vranchi* .

298. CORCORUS : caps 5. locularis . cal. 5. phyllus , longitudine corollæ deciduus .

I. *Olitorius* : capſ. oblongis ventricoſis , foliorum ſerraturis infimis ſetaceis . Linn. s. p. p. 746. colitur in hortis botanicis . Sic. *Corcoru* . †

II. *Siliquoſus* : capſ. linearibus compreſſis , foliis lanceolatis æqualiter ſerratis . Linn. s. p. p. 746

746. in ſolo horto R. P. habetur. †

Digynia - due Piſtili.

299. PÆONIA: cal. 5-phyllus. pet. 5. ſtyl. o. capſ. polyſpermæ.

I. *Officinalis*: foliolis oblongis: Linn. s. p. p. 747. naſcitur in nemoribus & in valle Divi Martini. Sic. *Pionica*.

Phar. Pæoniæ radix, fæculæ, conſerva, ſyrup. tinct. aq. ſemina.

Pæoniæ flores, conſerva, ſyrupus.

Qual. Tetra, fœtida.

Vis. Narcotica, antiſpaſmodica, anodyna; hypnotica, pellens, emmenagoga: fl. ſoporifera.

Uus. Morbi convulſivi: ecclampſia, epilepſia.

Comp. Pulvis guttæ; pulvis epilept. Marchion. ſp. embryonis; & aq. hirund.

Trigynia - Tre piſtili.

300. DELPHINIUM: cal. o. pet. 5. nect. 2. fidum, poſtice cornutum, ſiliqua 3. ſive 1.

I. *Conſolida*: nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. Linn. s. p. p. 748. ubique Sic. *palummedda ſarvaggia*.

Phar. Coſolidæ regalis flores.

Qual. Cærulea.
Vis. Dubbia.
Uſus. o.
Comp. Syr. violarum ſuccedaneus.

I. *Glandiflorum*: nectariis diphyllis, labellis integris, flor. ſubſolitariis, foliis compoſitis lineari-multi-partitis. Linn. s. p. p. 749. in hortis colitur. Sic. *Palummedda di jardinu*.

II. *Peregrinum*: nectariis diphyllis, corollis enneapetalis, capſ. ternis, foliis multi-partitis obtuſis. Linn. s. p. p. 749. reperitur propè locum dictum *Sferra cavaddu*. Sic. *palummedda cu fogghi larggli*.

Phar. Aconiti extract. herba.
Qual. Toxica.
Vis. Napelli, ſed debilior.
Uſus. Napelli, ſed debilior.
Comp. o.

III. *Ambiguum*: nectariis 1.phyllis, corollis hexapetalis, capſ. cernuis, foliis multi partitis. Linn. s. p. p. 749. in horto R.P. includitur. †

IV. *Staphiſagria*: nectariis tetraphillis, pet. brævioribus, foliis palmatis lobis obtuſis. Linn. s. p. p. 750. videtur in eo loco dicto *Bonfurneddu*. Sic. *Capu raſu, o ſimenza di pidocchi*.

Phar.

Phar. Staphiſagriæ ſemina.

Qual. Nauſeoſa.

Vis. Draſtica; exanthematica, anthelminthica, phthiriaca.

Uſus. Piſces, pediculi, acari ſubcutanei, odontalgia.

Comp. o.

301. ACONITUM: cal. o. petala 5. ſupremo fornicato: nectaria 2. pédunculata recurva. ſiliquæ 3. ſive 5.

I. Lycoctonum: foliis palmatis multifidis, villoſis. Linn. s. p. p. 750. colitur in horto R. P. Sic. *Napellu cu xiuri giarnu*. †

III. *Napellus*: foliorum laciniis linearibus, ſupernè latioribus, linea exaratis. Linn. s. p. p. 751. in horto R. P. includitur. Sic. *Napellu*. †

Phar. Napelli herba.

Qual. Amara, acris, nauſeoſa, toxica.

Vis. Corrodens, veſicans, excorians, vomitoria, draſtica, convulſiva, vertiginoſa, ſternutatoria, pellens, ſudorifera.

Uſus. Arthritis, rheumatiſmus, ſcirrhus, anchyloſis.

Comp. Extract.

Pentagynia, cinque Piſtili.

302. AQUILEGIA: cal. o. petala 5. nectaria, 5. corniculata, inter petala. capſ. 5. diſtinctæ.

I. *Vulgaris*: nectariis incurvis. Linn. s. p. p. 752. habitat in monte Maronis *a lu ſautu di la vutti*. Sic. *Pinnagghi di Rigina cu xiuri ruſſi, o turchini*.

Phar. Aquilegiæ herba, flores, aqua, ſemina unc. 1.

Qual. Herbacea, toxica.

Vis. Repellens, exanthematica.

Uſus. Exanthemata, icterus! dyſtocia, scabies.

Comp. Syr. violarum ſuccedaneus.

II. *Canadenſis*: nectariis rectis, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. s. p. p. 752. colitur in horto R. P. †

303. NIGELLA: cal. o. pet. 5. nect. 5. 3.fida, intra corollam. capſ. 5. connexæ.

I. *Arvenſis*: piſtillis quinis, petalis integris, capſ. turbinatis. Linn. s. p. p. 753. ubique naſcitur. Sic. *Lampiuneddi*.

II. *Damaſcena*: flor. involucro-folioſo-cinctis. Linn. s. p. p. 753. in hortis botanicis. Sic. *Lampiuneddu cu xiuri duppiu piluſu*.

III. *Sativa*: piſtillis quinis, capſ. muricatis ſubrotun-

tundis, foliis ſubpiloſis. Linn. s. p. p. 753. ubique naſcitur. Sic. *Lampiuneddu cu xiuri biancu*.

Phar. Nigellæ ſemina, ol. expreſ.
Qual. Acris, fragrans, toxica.
Vis. Repellens, errhina, ſialagoga, ſternutatoria, emmenagoga, lactifera, anthelminthica.
Uſus. Coryza, catarrhus.

Polygynia, molti Piſtili.

304. ANEMONE: cal. o., petala 6. ſemina plura.

I. *Vernalis*: pedunculo involucrato, foliis pinnatis, flore erecto. Linn. s. p. p. 759. in hortis colitur. Sic. *Anemuli*.

II. *Pulſatilla*: pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. Linn. s. p. p. 759. Sic. *Purſatilla*:

Phar. Pulſatillæ herba, aqua.
Qual. Acerrima, toxica.
Vis. Corrodens; rubefaciens.
Uſus. Febres.
Comp. o.

III. *Pratenſis*: pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. Linn. s. p. p. 760. habitat ubique. Sic. *Radiechia*.

IV.

IV. *Hortenſis* : foliis digitatis. Linn. s. p. p. 761. ubique naſcitur. Sic. *Radicchia di campagna, o ſia di voi*.

305. CLEMATIS : cal. o., petala 4. rariùs 5., ſemina caudata.

I. *Vitalba* : foliis pinnatis; foliolis cordatis ſcandentibus. Linn. s. p. p. 766. format ſepes. Sic. *Vitalba*. Ucrienſes *Ligara*.

II. *Flammula* : foliis inferioribus pinnatis ſcandentibus laciniatis: ſummis ſimplicibus integgerrimis lanceolatis. Linn. s. p. p. 766. in hortis botanicis. Sic. *Flammula Jovis*.

III. *Recta* : foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, flor. pentapetalis, 4.-petaliſque. Linn. s. p. p. 766. in hortis botanicis. Sic. *Flammula Jovis ad arvulu*.

306. THALICTRUM : cal. o., petala 4. ſive 5., ſem. ecaudata.

I. *Flavum* : caule folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta. Linn. s. p. p. 770. in hortis botanicis. Sic. *Pullitricu*.

II. *Aquilegifolium* : fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti. Linn. s. p. p. 770. prope Conventum S. M. a Jeſu Panormi. Sic. *Adiantu biancu* : hæc planta in noſtris officinis æquivocè habetur pro Adianto albo.

307. ADONIS : cal. 5. phyllus, pet. quinis plura abſque nectario; ſem. nuda.

I. *Æſtivalis* : flor. pentapetalis, fructibus ovatis.

tis . Linn. s. p. p. 771. ubique inter ſegetes . Sic. *Paparinedda cu xiuri ruſſu* .

II. *Autumnalis* : flor. octopetalis, fructibus ſubcylindricis . Linn. s. p. p. 771. ubique naſcitur . Sic. *Paparinedda cu xiuri vranculiddu* .

308. RANUNCULUS : cal. 5. phyllus; pet.5. intra ungues poro mellifero , ſem. nuda .

I. *Ficaria* : foliis cordatis angulatis petiolatis , caule unifloro . Linn. s. p. p. 774. propè Panormum *a la foſſa di la galofara* , & ubique . Sic. *Cilidonia minuri* , *o oricchia di Judeu* .

Phar. Chelidonii minoris radix , herba .
Qual. Subinſipida .
Vis . Coſmetica .
Uſus . Varix ani .
Comp. o.

II. *Bullatus* : foliis ovatis ſerratis , ſcapo nudo unifloro . Linn. s. p. p. 774. propè Receſſum S.M. a Jeſu Panormi . Sic. *Ranunculeddu a quattru fogghi* .

III. *Nodiflorus* : foliis ovatis petiolatis , flor. ſeſſilibus . Linn. s. p. p. 773. reperitur in oppido Motthæ - Affermi *a lu caſtagnitu di lu Principi* . Sic. *Ranunculu cu frutti a gruppu* .

IV. *Auricomus* : foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis , caulinis digitatis linearibus , caule multifloro Linn. s. p. p. 773. includitur in horto R. P.

V.

V. *Aconitifolius*: foliis omnibus quinatis lanciolatis inciſo - ſerratis. Linn. s. p. p. 776 pererrat in monte Pellegrino. Sic. *Ranuculu cu fogghi di ſtillaria*.

VI. *Sceleratus*: foliis inferioribus palmatis; ſummis digitatis, fructibus oblongis. Linn. s. p. p. 776. in paludibus. Sic. *Apiuriſu cu fruttu longu*.

VII. *Illyricus*: foliis ternatis integerrimis lanceolatis. Linn. s. p. p. 776. includitur in horto R. P. †

VIII. *Acris*: calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito- multifidis: ſummis linearibus. Linn. s. p. p. 779. ſequeſtratur in Valle divi Martini Panormi. Sic. *Ranunculu dumeſticu*.

IX. *Arvenſis*: ſeminibus aculeatis; foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. Linn. s. p. p. 778. ad littus maris.

X. *Muricatus* ſeminibus aculeatis, foliis ſimplicibus lobatis obtuſis glabris, caule diffuſo. Linn. s. p. p. 780. in paludibus creſcit. Sic. *Ranunculu di margi*.

XI. *Aquatilis*: foliis ſubmerſis, capillaceis, emerſis ſubpeltatis. Linn. s. p. p. 781. ſubmergitur intus ſtagnum montis Peregrini. Sic. *Milliſogghiu aquaticu*.

XII. *Creticus*: foliis radicalibus reniformibus crenatis ſublobatis: caulinis tripartitis integerrimis, caule multifloro. Linn. s. p. p. 785. in horto R. P. reperitur. †

309.

309. TROLLIUS: cal. o. pet. circiter 14. capſ. plurimæ, ovatæ, 1-ſpermæ.

I. *Europæus*: corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum. Linn. s. p. p. 782. ornat ornat hortum R. P. †

310. ISOPYRUM: cal. o. corolla 5. petala: decidua. nect. 5. capſ. polyſpermæ.

I. *Fumarioides*: ſtipulis ſubulatis, petalis acutis. Linn. s. p. p. 783. in horto R. P. Sic. *Elebbanu cu ſogghi di fumaria*. †

311. HELLEBORUS: calyx o. pet. 5. ſive plura. nect. bilabiata, tubulata. capſ. polyſpermæ, erectiuſculæ.

I. *Hyemalis*: flore folio inſidente. Linn. s. p. p. 783. in horto R. P. includitur. Sic. *Radicchia fruſtera*. †

II. *Niger*: ſcapo ſubbifloro ſubnudo, foliis pedatis. Linn. s. p. p. 783. in hortis botanicis. Sic. *Elebboru nigru veru cu xiuri ruſſi*. †

III. *Viridis*: caule multifloro folioſo, foliis digitatis. Linn. s. p. p. 784. ubique, & precipuè in valle divi Martini Panormi. Sic. *Elebboru nigru*, o *Radicchia*.

Phar. hellebori nigri radix ſcrup. 1. fibræ, extract. ſcrup. ſemis.

Qual. Acris, amaricans, nauſeoſa, fœtida.

Vis. Purgans, pellens, emmenagoga.

Uſus. Mania, melancholia, chloroſis, achor, hypochondriaſis. Gg *Comp.*

Comp. Extract. cathol. ; extract. panchymagogum ; pill. ſtarkei : ob paucitatem antecedentis ſubſtituunt hunc ſecundum noſtræ officinæ.

CLASSIS DECIMAQUARTA.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Quattro Stamine, due più alte delle altre, con ſemente, che nel fondo del calice ſi vedono.

312. AJUGA : cor. labium ſuperius minimum. ſtamina labio ſuperiore longiora.

I. *Pyramidalis* : tetragono-pyramidalis. Linn. s. p. p. 785. colitur in hortis botanicis. Sic. *Conſolida media cu fogghi piluſeddi*.

Phar. Conſolidæ mediæ herba.
Qual. Amara.
Vis. Adſtringens, vulneraria.
Uſus. Contuſura.
Comp. o.

II. *Reptans* : ſtolonibus reptantibus. Linn. s. p. p. 785. adornat feneſtras. Sic. *Erva di S. Franciſcu, o di gammi malati*.

313. TEUCRIUM : corollæ labium ſuperius (nullum) ultra baſin 2. partitum, divaricatum ubi ſtamina. I.

I. *Campanulatum*: floribus oppoſitis, folis multifidis. Linn. p. p. 786. colitur in hortis botanicis

II. *Botrys*: foliis multifidis, pedunculis axillaribus ternis. Linn s. p. p. 786. habitat in Civitate Politii *a lu manicu di la padedda*.

III. *Chamæpitys*: foliis trifidis linearibus integerrimis; flor. ſeſſilibus lateralibus ſolitariis, caule diffuſo. Linn. s. p. 787. in oppido Mottæ - Affermi: nec non in inſula Favinianæ *detru lu cappeddu di San Japicu*. Sic. *Iva artetica*.

Phar. Chamepityos herba.
Qual. Reſinoſo - aromatica, amara.
Vis. Reſolvens, pellens, emmenagoga!
Uſus. Rheumatiſmus, febres! hæmaturia?
Comp. Andromach.

IV. *Iva*: foliis ſubtricuſpidatis linearibus, floribus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 787 habitat propè Panormum *a la Cunſulazioni*, nec non luxuriat in inſula Favinianæ. *Sic. Iva muſcata*.

V. *Fruticans*: foliis integerrimis oblongo - ovatis petiolatis: ſupra glabris ſubtus incanis, pedunculis unifloris. Linn. s. p. p. 787. propè conventum S. M. a Jeſu Panormi, & alibi. Sic. *Vranculidda*, *o Olivetta*: hæc planta gaudet omnibus virtutibus chamedrii, imo efficacior eſt.

VI. *Creticum*: foliis lanceolato - linearibus integerrimis, floribus racemoſis ternis. Linn. s. p.

 p. 788.

p. 788. in monte Maronis : *nellu chianu ſutta la ſerra di li cavaddi*. Sic. *Poliu montanu cu fogghi ſtrittuliddi*.

Phar. Polii cretici herba.
Qual. Amara.
Vis. Tonica.
Uſus. Calculus, Icterus.
Comp. Androm ach.; Mithridat.;

VII. *Marum* : foliis integerrimis ovatis petiolatis ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis oppoſitis. Linn. s.p.p. 788. colitur in hortis botanicis. Sic. *Erva di malupirtuſu*, *o erva forti*.

Phar. Mari veri herba, folia, ſive eſſentia.
Qual. Spirans, acutiſſima.
Vis. Reſolvens, nervina! pellens emmenagoga, errhina. cordialis.
Uſus. Hydrops! aſthma! oblivio, ſoporoſi! anoſmia, hyſteria.
Comp. o.

VIII. *Hircanicum* : foliis cordato oblongis obtuſis, caule brachiato dichotomo, ſpicis longiſſimis term inalibus ſeſſilibus ſpiralibus. Linn. s. p. p. 789. in horto R. P. habetur. †

IX. *Canadenſe*: foliis ovato-lanciolatis ſerratis, caule erecto, racemo terminali, verticillis hexaphyllis. Linn. s. p. p. 789. colitur in hortis. †

X.

X. *Scorodonia* : foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. Linn. s. p. p. 789. in horto R. P. habetur.†

XI. *Scordium* : foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſerratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuſo. Linn. s.p.p. 790. in humidis locis oritur. Sic. *Scordiu*.

Phar. Scordii herba, ſyrupus, eſſentia, aqua.

Qual. Amara, acris, orgaſtica, alliata, lactaria.

Vis. Belſamica, tonica, antiputredinoſa! alexiteria! antifebrilis, pellens, diaphoretica, anthelminthica.

Uſus. Gangræna! febres, peſtis, ulcus.

Comp. Ther. alexipharm.; andromach, orvietan. mitridat, diaſcordium; eſſentia alexipharmaca ſtahlii.

XII. *Lucidum* : foliis ovatis acutè inciſo-ſerratis glabris, floribus axillaribus geminis, caule erecto. Linn. s. p. p.790. in monte Meronis. Sic. *Cametriu cu fogghi luſtri*.

XIII. *Chamedrys* : foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis. floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. Linn. s. p. p. 790. abundè naſcitur in oppido Divi Stephani, & in monte Nebrode. Sic. *Camedriu veru*.

Phar. Camedryos herba.

Qual.

Qual. Spirans, amara.

Vis. Balſamica, tonica, pellens, ſudorifera, emmenagoga.

Uſus. Podagra, terziana! ſcrophulæ: catarrhus, chloroſis.

Comp. Andromach.

XIV. *Flavum*: foliis cordatis obtusè ſerratis, floribus integerrimis concavis, caule fruticoſo, floribus ternis. Linn. s. p. p. 791. ubique Sic. *Camedriu*. hæc plantà in noſtris officinis ſubſtituitur pro antedente.

XV. *Montanum*: corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis. Linn. s. p.p. 791. in monte reperitur ut dicitur *Pirreddu*.

XVI. *Supinum*: corymbo terminali, foliis linearibus margine revolutis. Linn. s. p.p. 791. exulat in oppido Cathabillottæ. Sic. *Camedrieddu cu fogghi lungghi, bianchi*.

XVII. *Polium*: capitulis ſubrotundis, foliis oblongis obtuſis crenatis tomentoſis, caule proſtrato. Linn. s. p.p. 792. habitat in oppedo Petraliæ, & in monte Maronis. Sic. *Poliu muntanu*.

XVIII. *Spinoſum*: calycibus labio ſuperiore ovato, corollis reſupinatis, pedunculis geminis. Linn. s p.p. 793. colltur in hortis botanicis. Sic. *Camedriu ſpinuſu*. †

314. SATUREJA: corollæ laciniæ ſubæquales, ſtam. diſtantia.

I. *Ju-*

I. *Juliana*: verticillis faſtigiatis, foliis lineari-lanceolatis. Linn. s.p.p. 793. reperitur in monte Sancti Juliani. Sic. *Spezziu di poveru omu*.

II. *Hortenſis*: pedunculis bifloris. Linn.s.p.p. 795. in hortis botanicis. Sic. *Impropriè timu ad arvuliddu*.

Phar. Saturejæ herba, aqua, oleum, ſemina.
Qual. Spirans aromatica.
Vis. Reſolvens,excitans, pellens,aphrodiſiaca.
Uſus. Anorexia, ſterilitas.
Comp. o.

III. *Capitata*: floribus ſpicatis, foliis carinatis, punctatis, ciliatis. Linn. s. p.p. 795. habitat in valle Divi Martini Panormi & alibi. Sic. *Satareddu*.

Phar. Thymi cretici herba.
Qual. Spirans, thimo fortior.
Vis. Thimo vulgari fortior.
Uſus. o.
Comp. o.

315. THIMBRA: calyx utrinque linea ciliata carinatus. ſtylus ſemibifidus, corolla labio plana.

I. *Verticillata*: floribus verticillatis. Linn. s. p.p. 796. includitur in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Timu cu xiuri a virticchiu*.

316. HYSSOPUS: Corollæ labium inferius, lacinula intermedia crenata: ſtam. recta, diſtantia.

I. *Offi-*

I. *Officinalis*: ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. Linn. s. p. p. 796. propè conventum Sanctæ Mariæ de Jeſu Panormi, & alibi. Sic. *Erva ſopu*.

Phar. Hyſſopi herba, conſerva: ſyrupus, eſſentia, aqua, oleum, ſemina.

Qual. Amara, nidoroſa, halituoſa.

Vis. Balſamica, tonica, expectorans! ſtomachica.

Uſus. Tuſſis, aſthma homorale, podagra, calculus, ophtalmia, ſuggillatio.

Comp. Syr. hyſſopi.

II. *Lophanthus*: corollis ſubreſupinatis, ſtam. inferioribus corolla brevioribus. Linn. s. p p. 796. colitur in hortis botanicis. Sic. *Jopu fruſteri*. †

317. NEPETA: corollæ labium inferius, lacinula intermedia crenata: faux margine reflexo. ſtam. approximata.

I. *Cataria*: floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. Linn. s. p. p. 796. habetur in oppido divi Stephani, & alibi. Sic. *Mentagattaria*.

Phar. Nepetæ herba.

Qual. Hircoſo-felina. amara.

Vis. pellens, cephalica. anthelminthica.

Uſus. Hyſteria: chloroſis!

Comp. Infeſſus.

II.

II. *Italica* : floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis, bracteis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis. Linn. s. p. p. 798. habitat in civitate Suteræ qui improprié eam vocant *Erva bittonica* *

III. *Tuberoſa* : ſpicis terminalibus ſeſſilibus, bracteis ovatis coloratis, foliis ſummis ſeſſilibus. Linn. s p. p. 798. colitur in hortis botanicis. Sic. *Orminu fruſteri*. †

318. LAVANDULA : cal. ovatus, ſubdentatus, bractea ſuffultus. corolla reſupinata. ſtam. intra tubum.

I. *Spica* : foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis. Linn. s. p. p. 800. colitur in hortis. Sic. *Spica adoſſu*.

Phar. Lavandulæ flores, conſerva, aqua, eſſentia, oleum ſpicæ.

Qual. Amara, ſpirans.

Vis. Nervina, cephalica, uterina.

Uſus. Aphonia, balbuties, dyſtocia.

Comp. Balſ. lavaudulæ; balſ. apoplet. ſpir. embryon.

II. *Multifida* : foliis duplicato-pinnatifidis. Lin. s. p. p. 800. in hortis. Sic. *Spica addoſſu cu xiuri a dui a dui*.

III. *Dentata* : foliis pinnato-dentatis. Linn. s. p. p. 800. adornat feneſtras. Sic. *Spica di Francia*.

IV. *Stæchas* : foliis lanceolato-linearibus, ſpi-

cis comoſis. Linn. s.p.p.800. in Oppido Bagariæ naſcitur, & alibi. Sic. *Erva di Palermu.*

Phar. Stæchadis arabicæ flores, (ſpica rectius)
Qual. Spirans, præcedenti graveolentior.
Vis. Cephalica, nervina.
Uſus. Paralyſis, vertigo, hypochondriaſis.
Comp. Mithridatium.

319. SIDERITIS: ſtam. intra tubum corollæ. ſtig. brevius involvens alterum.

I. *Syriaca*: ſuffruticoſa, tomentoſo-lanata, foliis lancealatis integerrimis, floribus verticillatis. Linn. s p.p.801. in monte Maronis. Sic. *Sarvia di Madunia.* *

II. *Perfoliata*: herbacea hiſpido-piloſa, foliis ſuperioribus amplexicaulibus. Linn. s. p. p. 801. in monte Etna. Sic. *Sidiroti pilligrina.*

III. *Montana*: herbacea decumbens, ebracteata. calycibus corolla majoribus ſpinoſis, labio ſuperiore 3-fido. Linn. s.p. p. 802. in monte Maronis habitat. Sic. *Strigaredda cu xiuri ruſſi.*

IV. *Romana*: herbacea ebracteata, calycibus ſpinoſis: lacinia ſuperiore majore ovata. Linn. s. p. p. 802. ubique reperitur. Sic. *Strigaredda ſpinuſa.* ſpecioſiſſima eſt pro rachitide.

V. *Incana*: ſuffruticoſa tomentoſa, foliis lanceolato linearibus integerrimis, floribus, bracteiſque dentatis. Linn. s. p. p. 802. in horto R. P. ſervatur. †

VI.

VI. *Scordioides* : foliis lanceolatis acutis dentatis, bracteis ovatis dentato-ſpinoſis, calycibus æqualibus, ſpicis ovatis. Linn. s. p. p. 803. eminet ſupra montes.

320. MENTHA : cor. ſubæqualis 4 fida: lacinia latiore emarginata. ſtam. erecta, diſtanctia.

Spicatæ.

I. *Silveſtris* : ſpicis oblongis, foliis oblongis tomentoſis ſerratis ſeſſilibus, ſtamin. corolla longioribus. Linn. s. p. p. 804. habitat in Oppido Colleſani in humidis. Sic. *Amentaſtru cu oduri di amenta*.

Qual. Amaricans, ſpirans.
Vis. Sequente debilior, magiſque adſtringens.
Uſus. Calculus, hiſteria, colica, vomitus.
Comp. Epithemata.

II. *Criſpa* : floribus capitatis, foliis cordatis dentatis undatis ſeſſilibus, ſtaminibus corollam æquantibus. Linn. s. p. p. 805. colitur in hortis botanicis. Sic. *Menta criſpa*.

Phar. Menthæ criſpæ herba, conſ. ſyr. aqua, ſpir. ol.

Qual. Amaricans, ſpirans.

Vis. Reſolvens, pellens, ructatrix, carminativa, antaphrodiſiaca, emmenagoga, lac pellens, ſtomachica.

Uſus. Soporoſi, cephalgia, vomitus, colica! anorexia! lienteria! hyſteria, dysmenorrhæa, leucorrhæa, aſthma, tuſſis convulſiva! bubo mammarum, ſatyriaſis.

Comp. Spiritus embryon.

III. *Rotundifolia*: ſpicis oblongis, foliis ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 805. amat humidos locos: Sic. *Mentaſtru*.

IV. *Aquatica*: ſpicis capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. s. p. p. 805. in paludibus ſupernatat. Sic. *barſamita nobili aquatica*.

V. *Viridis*: ſpicis oblongis. foliis lanciolatis nudis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. s. p. p. 804. ſeritur in hortis. Sic. *Menta domeſtica*.

Verticillatæ.

VI. *Sativa*: floribus verticillatis, foliis ovatis acutiuſculis ſerratis, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. s. p. p. 805. ubique. Sic. *Amenta* gaudet omnibus virtutibus menthæ criſpæ tantum debilior.

VII. *Pulegium*: floribus verticillatis, foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. s. p. p. 807. ubique. Sic. *Pulẹiu*.

Phar-

Phar. Pulegii herba.

Qual. Menthæ criſpæ, ſed acrior.

Vis. Menthæ criſpæ, ſed fortior, minuſque adſtringens, emmenagoga.

Uſus. Aſthma. Tuſſis convulſiva, raucedo!

Comp. o.

VIII. *Cervina*: floribus verticillatis, foliis linearibus, ſtam. corolla longioribus. Linn. s. p. p. 807. colitur in hortis botanicis. Sic. *Puleiu fruſteri.* †

IX. *Gentilis*, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ſerratis, ſtamin corolla brevioribus. Linn. s. p. p. 805. naſcitur in humidis locis. Sic. *Barſamita nobili*.

321. GLECOMA: antherarum ſingulum par in formam crucis connivens. calyx 5.fidus.

I. *Hederacea*: foliis reniformibus crenatis. Linn. s. p. p. 807. reperitur ubique. Sic. *Edera terreſtri*.

Phar. Hederæ terreſtris herba, conſ. ſyr. aqua.

Qual. Amara, ſubacris.

Vis. Adſtringens, vulneraria.

Uſus. Ulcus internum, colica hypochondriaca. Tuſſis, cephalalgia.

Comp. o.

322. LAMIUM: corollæ labium ſuperius integrum, fornicatum; labium inferis bilobum;

faux

faux utrinque margine dentata.

I. *Lævigatum*: foliis cordatis rugoſis, caule lævi, calycibus glabris longitudine corollæ. Linn. s. p.p. 808. habitat in oppido Ucriæ & alibi. Sic. *Morſuſgalline*.

II. *Maculatum*: foliis cordatis acuminatis, verticillis decem-floris. Linn. s.p. p. 809. habitat in monte Maronis. Sic. *Lamiu cu fogghi macchiati bianchi*.

III. *Album*: foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis 20-floris. Linn. s. p. p.809. in hortis botanicis. Sic. *Lamiu cu xiuri biancu*.

IV. *Purpureum*: foliis cordatis obtuſis petiolatis. Linn.s. p.p. 809. in hortis botanicis. Sic. *Lamiu cu xiuri ruſſi*.

V. *Amplexicaule*: foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis. Linn. s. p. p.809. ubique.

323. GALEOPSIS; corollæ labium ſuperius ſubcrenatum, fornicatum; labium inferius ſupra bidentatum.

I. *Ladanum*: internodiis caulinis æqualibus: verticillis omnibus remotis, calycibus inermibus. Linn. s. p.p. 810. in hor.o R. P. †

II. *Tetrahit*; internodiis caulinis ſupernè incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis. Linn. s. p. p. 818. glorificat hortum R. P. †

324. BETONICA: calyx ariſtatus. corollæ labium ſuperius adſcendens, planiuſculum; tubus cylindricus.

I. Of-

I. *Officinalis*: ſpica interrupta corollarum laciniâ labii intermedia emarginata. Linn. s.p.p.810. in hortis. Sic. *Bittonica*.

Phar. Betonicæ herba. flores, conſerva, ſyrupus. aqua.

Qual. Sicca, nidoroſa, halituoſa; Radix nauſeoſa.

Vis. Nervina, tonica, errhina, ſternutatoria. rad. emetica.

Uſus. Cephalalgia.

Comp. Emplaſt. betonicæ.

325. STACHYS; corollæ labium ſuperius fornicatum; lab. infer. lateribus reflexum: intermedia majore emarginata. ſtamina deflorata verſus latera reflexa.

I. *Silvatica*: verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis. Linn. s. p. p.811. habitat in monte Maronis: *a la nivera di Pulizzi*.

II. *Annua*: verticillis 6.floris, foliis ovato-lanciolatis 3-nerviis lævibus petiolatis. Linn. s.p. p. 813. in horto R. P. includitur.

III. *Arvenſis*: verticillis 6.floris, caule debili, foliis obtuſis nudiuſculis, corollis calyce vix longioribus. Linn s. p. p. 814. colitur in horto R.P.

IV. *Cretica*: verticillis multis floris, calycibus pungentibus, caule hirto. Linn. s.p. p.813. in horto R. P. †

V.

V. *Recta* : verticillis ſubſpicatis, foliis cordato ellipticis crenatis ſcabris, caule adſcendente. Lin. s. p. p. 813. habitat in ſolo horto R. P. †

VI. *Montis libani*: foliis lanceolatis incanis, flor. verticillatis Lin. s. p. p. 813. habitat in horto R. P. †

326. BALLOTTA : cal. hypocrateri for. 5. dentatus, 10. ſtriatus. corollæ labium ſuperius crenatum, concavum.

I. *Nigra* : foliis cordatis indiviſis ſerratis, calycibus acuminatis. Linn. s. p. p. 814. ubique. Sic. *Marrobiu nigru*.

II. *Suaveolens* : foliis cordatis, ſpicis folioſis, calycibus truncatis : ariſtis linearibus. Linn. s. p. p. 815. colitur in hortis botanicis.

327. MARRUBIUM : calyx hypocrateriformis rigidus, 10. ſtriatus. cor. labio ſuperiore 2. fidum, lineare, rectum.

Calycibus 5-dentatis.

I. *Aliſſon* : foliis cuneiformibus 5-dentatis plicatis, verticillis involucro deſtitutis. Linn. s. p. p. 815. colitur in hortis botanicis.

II. *Supinum* : dentibus calycinis ſetaceis rectis villoſis. Linn. s. p. p. 816. videtur Saccæ in eo loco dicto : *a la pirrera*.

Ca-

Calycibus 10-dentatis.

III. *Vulgare*: dentibus calycinis ſetaceis uncinatis. Linn. s. p. p. 816. ubique. Sic. *Marrobiu biancu*.

Phar. Marrubii albi herba.
Qual. Graveolens, amariuſcula, ingrata.
Vis. Pellens, emmenagoga, thoracica, anthelminthica.
Uſus. Aſthma humorale, Ptyalymus Mercurialis, obſtipatio viſcerum.
Comp. Syr. praſii; pill. agarici; Andromach.

IV. *Candidiſſimum*: foliis ſubovatis lanatis ſupernè emarginato-crenatis; denticulis calycinis ſubulatis. Linn. s. p. p.816. colitur in horto R.P.

V. *Hyſpanicum* caiycum limbis patentibus, denticulis acutis. Linn. s. p. p. 816. colitur in horto. R. P. †

VI. *Pſeudo-dictamnus*: calycum limbis planis villoſis, foliis cordatis concavis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 817. includitur in hortis botanicis. Sic. *Dittamu biancu fauſu*.

423. LEUNURUS: antheræ puntis nitidis adſperſæ.

I. *Cardiaca*: foliis caulinis lanceolatis trilobis. Linn. s. p. p. 817. obſervatur Panormi in eo loco

dicto *la ſcala di li muli* . Sic. *Cardiaca* .

Phar. Cardiacæ herba, aqua.
Qual. Sicca.
Vis. Roborans.
Uſus. Hyſteria! hypochondriaſis?
Comp. o.

329. PHLOMIS: cal. angulatus. corolla lab. ſup. incumbens, compreſſum, villoſum.

I. *Fruticoſa*: foliis ſubrotundis tomentoſis crenatis, involucris lanceolatis, caule fruticoſo. Lin. s. p. p. 818. ſalet montes. Sic. impropiè *Salvia jarvaggia*.

II. *Niſſolii*: foliis radicalibus cordato ſegittatis utrinque tomentoſis villoſis. Linn. s. p. p. 819. includitur in hortis botanicis. †

III. *Herba-venti*: involucris ſetaceis hiſpidis, foliis ovato-oblongis ſcabris, caule ſuffruticoſo. Linn. s. p. p. 819. habitat in civitate. Politii. *Sutta lu Cummentu di lu Carminu*. Sic. *Erva cunocchia*.

330. MOLUCCELLA: cal. campanulatus inflatus, corolla amplior; dentibus ſpinoſis.

I. *Lævis*: calycibus campaniformibus ſub quinque dentatis, denticulis æqualibus. Linn. s. p. p. 821. habitat in oppido Caſtri-maris. Sic. *Meliſſa molucana*.

II. *Spinoſa*: calycibus ringentibus 8. dentatis. Lin.

Linn. s.p.p. 821. in oppido Catabuturi habitat, a *Sciddatu*. Sic. *Miliſſa ſpinuſa ſitenti*.

331. CLINOPODIUM: involucrum multiſetum verticillo ſubjectum.

I. *Vulgare*: capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis. Linn.s.p.p. 821. ubique. Sic. *Clinapodiu*.

332. ORIGANUM: ſtrobilus tetragonus, ſpicatus, calyces colligens.

I. *Dictamnus*: foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. Linn. s. p. p. 823. colitur in hortis botanicis. Sic. *Dittamu creticu*.

Phar. Dictamni cretici folia.

Qual. Spirans, calida.

Vis. Reſolvens, pellens, nervina, uterina, emmenagoga.

Uſus. Dyſtocia.

Comp. Adromachi; Mithridati, orvietan, Diaſcord.

II. *Smyrnæum*: foliis ovatis ſerratis, ſpicis congeſtis umbellatim faſtigiatis. Linn. s.p.p. 823. in hortis botanicis. Sic. *Majurana cu fogghi bianculiddi*.

III. *Vulgare*: ſpicis ſubrotundis peniculatis, conglomeratis: bracteis calyce longioribus ovatis. Linn. s.p.p.824.eminet in montibus. Sic.*Riganu*.

Phar. Origani vulgaris herba.

Qual. Amara, ſubacris, tinctoria, ſpirans.

Vis. Corroborans, abſtergens, reſolvens, excitans.

Uſus. Tuſſis, aſthma, phthſis, chloroſis, œdema.

Comp. Syr. artemiſiæ compoſitus, balnea uterina, theæ ſuccedanea.

IV. *Onites*: ſpicis oblongis aggregatis hirſutis, foliis cordatis tomentoſis. Linn. s. p.p. 824. colit Syracuſis.

V. *Majorana*: foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. Linn.s.p. p.825. colitur in hortis. Sic. *Majurana*.

Phar. Majoranæ herba, conſerva, aqua, oleum,

Qual. Amara, ſpirans.

Vis. Reſolvens, nervina, cephalica, ptarmica, ſtomachica.

Uſus. Coryza, anoſmia.

Comp. Baſals. majoranæ, balſ. apoplectic., pulvis ſternutatorius.

333. THYMUS: calyces bilabiati, faux villis clauſa.

I. *Serpyllum*: floribus capitatis, caulibus decumbentibus, ſoliis planis obtuſis baſi-ciliatis. Linn.s. p.p. 825. habitat in oppido Divi Stephani. Sic. *Sirpillu*.

Phar.

Phar. Serpilli herba, aqua, oleum (florum) conſerva.

Qual. Stipyca, ſpirans.

Vis. Reſolvens, excitans; adſtringens.

Uſus. Cephalalgia, crapulæ.

Comp. Balnea uterina.

II. *Vulgaris*: erectus foliis revolutis ovatis; floribus verticillato-ſpicatis. Linn. s. p. p. 823. in hortis botanicis. Sic. *Timu*.

Phar. Thymi vulgaris herba, aqua.

Qual. Aromatica, ſpirans.

Vis. Reſolvens, excitans, pellens, nervina; corroborans.

Uſus. ſenectus, leucophlegmatia, coryza, epiphora.

Comp. o.

III. *Zygis*: floribus verticillato-ſpicatis, caule ſuffruticoſo erecto, foliis linearibus baſi-ciliatis. Linn. s. p. p. 826. in monte Maronis. Sic. *Sirpillu muntagnuolu*.

IV. *Acinos*: verticillis 6.floris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. Linn.s. p. p. 826. habitat in oppido Marinei. Sic. *Clinopodiu picciriddu*.

V. *Cæphalotos*: capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis, Linn. s. p. p. 826.

na-

naſcitur propè flumen Oretum . Sic. *Tragorianu.*

334. MELISSA : calyx aridus, ſupra planiuſculus, labio ſuperiore ſubfaſtigiato. corollæ labium ſuperius ſub fornicatum, 2.fidum . labium inferius lobo medio cordato .

I. *Officinalis* : racemis axillaribus verticillatis : pedicellis ſimplicibus . Linn. s. p. p. 827. ubique . Sic. *Citrunedda , o meliſſa* .

Phar. Meliſſæ citrinæ herba , ſyr. eſſentia , aqua, acet. ol.

Qual. Spirans .

Vis . Reſolvens , excitans , pellens , cordialis .

Uſus . Melancholia, hypochondriaſis . hyſteria , palpitatio .

Comp. Spir. embryon. acet. prophylact.

II. *Calamintha* : pedunculis axillaribus dichotomis , longitudine foliorum . Linn.s.p. p. 827. ubique in mentuòſis . Sic. *Nippitedda muntagnola cu fugghi larghi comu Miliſſa* .

Phar. Calaminthæ Montanæ herba .

Qual. Præcedentis , odor debilior .

Vis. Reſolvens,pellens,expectorans, ſtomachica.

Uſus . Aſthma .

Comp. Diachalam.

III. *Nepeta* : pedunculis axillaribus dichotomis

mis folio longioribus, caule decumbente. Linn. s. p.p.828. ubique. Sic. *Nipitedda cu xiuri di puleju.* omnes facultates ſimiles antecedentis.

335. DRACOCEPHALUM: corollæ faux inflata: labium ſup. concavum.

I. *Canarienſe*: floribus ſpicatis, foliis compoſitis. Linn. s.p.p. 829. in hortis botanicis includitur. Sic. *Dragocefalu*. †

Phar. Meliſſæ canariæ herba.
Qual. Spirans, aromatica.
Vis. Nervina, reſolvens.
Uſus. Cachexia, cephalalgia.
Comp. o.

II. *Moldavica*: floribus verticillatis, bracteis lanceolatis: ſerraturis capillaceis. Linn.s.p.p.830 colitur in hortis botanicis. Sic. *Meliſſa turcha*. †

Phar. Miliſſæ turcicæ herba, femina.
Qual. Spirans.
Vis. Nervina, reſolvens.
Uſus. o.
Comp. o.

III. *Caneſcens*: floribus verticillatis, bracteis oblongis: ſerraturis ſpinoſis, foliis ſubtomentoſis. Linn. s. p. p. 831. in hortis botanicis. Sic. *Dragacefalu cu xiuri grandi turchini*. †

336. MELITTIS : calyx tubo corollæ amplior. corollæ labium ſuperius planum , integrum : antheræ cruciatæ ;

I. *Melyſſophyllum* : Linn. s. p. p. 832. in valle Divi Martini Panormi includitur . Sic. *Meliſſa cu xiuri grandi a campanedda* .

337. OCYMUM : calyx lab. ſup. orbiculato ; inferiore quatrifido . corollæ reſupinatæ alterum labium 4 fidum ; alterum indiviſum . filamenta exteriora baſi proceſſum emittentia .

I. *Gratiſſimum* : racemis terminalibus : bracteis caducis , foliis lanceolato ovatis , caule ſuffruticoſo . Linn. s. p. p. 832. in hortis botanicis . Sic. *Baſilicò di bonu oduri* .

II. *Baſilicum* : foliis ovatis glabris , calycibus ciliatis . Linn. s. p. p. 833. ornat feneſtras . Sic. *Baſilicò citranu cu fogghi virdi* .

Phar. Baſilici herba , aqua , ſemina .
Qual. Spirans , ſem. mucilaginoſa .
Vis . Nervina , cordialis , pellens .
Uſus . Vomitus , diſtillationes ,
Comp. Unguentum martiatum .

III. *Minimum* : foliis ovatis integerrimis . Lin. s. p. p. 833. ubique . Sic. *Baſilicò minutu* .

IV. *Tenuiflorum* : foliis ovato oblongis ſerratis , bracteis cordatis reflexis concavis , ſpicis filiformibus . Linn. s. p. p. 833. colitur in hortis . R. P. †

V.

V. *Scutellarioides*: foliis lanceolato ovatis ſerratis, racemis verticillatis. Linn.s.p.p. 834.colitur in ſolo horto R. P. †

338. SCUTELLARIA: cal. ore integro: poſt floreſcentiam clauſo, operculato.

I. *Orientalis*: foliis inciſis ſubtus tomentoſis, ſpicis rotundato-tetragonis. Linn. s.p.p. 834.colitur in hortis botanicis. Sic. *Scutillaria orientali cu xiuri giarnu*.†

II. *Alpina*: foliis cordatis inciſo-ſerratis crenatis, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis. Linn. s. p. p. 834. in monte Maronis.

III. *Galericulata*: foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. Linn. s. p.p. 835. in valle Divi Martini Panormi includitur. Sic. *Teuclu, o ſcutillaria vera*.

Phar. Scutellariæ herba, aqua:
Qual. Amara, ſtiptica.
Vis. Pellens, antifebrilis.
Uſus. Febris, hydrops, obſtructio ſplenis.
Comp. o.

IV. *Lateriflora*: foliis lævibus carina ſcabris, racemis lateralibus folioſis. Linn. s. p. p. 835.colitur in R. P. Sic. *Scutillaria pilligrina cu xiuri vranchi*.

V. *Peregrina*: foliis ſubcordatis ſerratis, ſpicis elongatis ſecundis. Linn. s.p.p. 836. in mon-

te Etna obſervatur . Sic. *Scutillaria cu fogghi di Miliſſa* .

339. PRUNELLA : filamenta bifurca : altero apice antherifera . ſtigma bifidum .

I. *Vulgaris* : foliis omnibus ovato-oblongis petiolatis . Linn.s.p.p.837.ubique in locis humidis. Sic. *Prunella* .

Phar. Prunellæ erba , aqua .
Qual. Subodorata .
Vis . Adſtringens .
Uſus . Angina .
Comp. o.

II. *Laciniata* : foliis ovato-oblongis petiolatis : ſupremis quatuor lanceolatis dentatis . Linn. s. p. p. 837. habitat in monte Maronis .

III. *Hyſſopifolia* : foliis lanceolato-linearibus , ciliatis , ſubſeſſilibus . Linn. s. p. p. 837. videtur in Civitatæ Taurminæ , in locis umbroſis . Sic. *Prunella cu fogghi ſtrittuliddi* .

240. PRASIUM : femina baccata .

I. *Majus* : foliis ovato-oblongis ſerratis . Linn. s. p. p. 838. ubique in olivetis . Sic. *Camedriu biancu* .

II. *Minus* : foliis ovatis , crena utrinque duplici . Linn. s. p. p. 838. ubique . *Camedriu biancu cu fogghi ſtrittuliddi* .

An-

Angioſpermia - con ſementi coperte.

341. RHINANTHUS ; calyx 4.fidus , ventricoſus. capſ. 2. locularis , obtuſa , compreſſa .

I. *Chriſtagalli* : cor. labio ſuperiore compreſſo breviore . Linn.s. p. p. 840. habitat propè ſanctuarium Quiſquinæ . Sic. *Criſtagalli*.

342. EUPHRASIA : calyx 4.fidus , cylindricus . capſ. 2. locularis , ovato-oblonga . antheræ inferiores altero lobo baſi ſpinoſæ .

I. *Officinalis* : foliis ovatis lineatis argutè dentatis . Linn.s.p. p. 841. in civitate Politii obſervatur , *allu Nucidditu ſutta la Pietà* . Sic. *Fraggiu , o eufraggia* .

Phar. Euphraſiæ , herba , conſerva , aqua , ſpiritus .

Qual. Pinguis , ſubamara .

Vis . o.

Uſus. Ophthalmia ?

Comp. o.

II. *Tricuſpidata* ; foliis linearibus tricuſpidatis ; Linn. s. p. p. 841. habitat prope ſanctuarium S. M. de Jeſu Panormi , *allu ſferru vecchiu* .

III. *Odontites* : foliis linearibus omnibus ſerratis . Linn. s. p. p. 841. format viam Dianæ quæ ducit Panormum . Sic. *Eufragia cu xiuri ruſſu* .

IV. *Lutea*: foliis linearibus ſerratis: ſuperioribus integerrimis. Linn. s. p. p. 842. naſcitur, *a lu Caputu* propè; Panormum. Sic. *Fragia cu xiuri giarnu*.

V. *Linifolia*: foliis linearibus omnibus integerrimis, calycibus villoſo viſcidis. Linn. s. p. p. 842. in valle Divi Martini, & alibi videtur. Sic. *Fragitedda*.

343. PEDICULARIS: calyx 5.fidus. capſ. 2. locularis, mucronata, obliqua. ſemitunicata.

I. *Sylvatica*: caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis lævibus. corollis labio cordato. Linn. s. p. p. 845. habitat in Oppido Vcriæ, *allu pizzu di Cucuddu*. Sic. *Varcucaria*.

344. ANTIRRHINUM: calyx 5.phyllus. corollæ baſis deorſum prominens, nectarifera. capſ. 2. locularis.

Foliis angulatis caulibus laxis.

I. *Cymbalaria*: foliis cordatis 5.lobis alternis, caulibus procumbentibus. Linn. s.p.p. 851. ubique bibit aquas. Sic. *Cimbalaria*.

II. *Elatine*: foliis haſtatis alternis, caulibus procumbentibus. Linn. s. p. p. 851. ubique. Sic. *Vironica cu fogghi ſtritti puntuti*.

III. *Spurium*: foliis ovatis alternis tomentoſis, caulibus procumbentibus. Linn. s. p. p. 851. ubique. Sic. *Veronica*: iniquè venditur pro vera veronica ab herbariis. *Fo-*

Foliis oppoſitis; florum calcari exquiſito.

IV. *Tryphyllum*: foliis ternis ovatis. Linn. s. p.p. 852 habitat in monte Maronis, & Syracuſis. Sic. *Linaria cu fogghi a tri, a tri.*

V. *Purpureum*: foliis quaternis linearibus; caule florifero erecto ſpicato. Linn. s. p. p. 853. in monte Maronis. Sic. *Linaria di Madunia.*

Foliis alternis cor. calcaratis.

VI. *Reflexum*: foliis ovatis alternis glabris; pedunculis axillaribus: fructiferis reflexis elongatis, caule procumbente. Linn. s. p. p. 857. ubique. Sic. *Linaria cu xiuri a dui culuri.*

VII. *Linifolium*: foliis lauceolatis alternis trinerviis, floribus racemoſis, pedunculis diſtantibus bractea brevioribus. Linn. s. p. p. 858. videtur in civitate Cæphaludii, *allu Caſteddu*. Sic. *Sorti di Lunaria.*

VIII. *Linaria*: foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. Linn. s. p. p. 859. propè Panornum, *Alla quinta Caſa*. Sic. *Linaria vera.*

Phar. Linariæ herba, unguentum.
Qual. Hircoſo-urinoſa, amariuſcula.

Vis.

Vis. Anodyna: pellens, repellens, eccoprotica, diuretica, purificans.
Uſus. Ophthalmia, icterus, varix ani! hydrops.
Comp. o.

Corollis ecaudatis.

IX. *Majus*: corollis ecaudatis, floribus ſpicatis, calycibus rotundatis. Linn. s. p. p. 859. ubique. Sic. *Crozza di mortu cu xiuri ncarnatu, o giarnu*.

Phar. Antirrhini herba.
Qual. Fatua.
Vis. Dubia.
Uſus. Magia.
Comp. o.

X. *Orontium*: cor. ecaudatis, floribus ſubſpicatis; calycibus digitatis corolla longioribus. Linn. s. p. p. 860. ubique. Sic. *Crozza di mortu cu xiuri ruſſuliddi*.

345. MARTYNIA; calyx 5.fidus. cor. ringens. capſ. lignoſa, corticata: roſtro hamato, 3. locularis, 2. valvis.

I. *Annua*: caule ramoſo, foliis integerrimis angulatis. Linn. s. p.p.862. colitur in hortis botanicis. Sic. *Teſta di quagghia*.

346. SCROPHULARIA: cal.5.fidus. corolla ſub-

ſubglobofa reſupinata . capſ. 2. locularis .

I. *Nodoſa* : foliis cordatis trinervatis , caule obtuſangulo . Linn. s. p. p. 862. colitur in hortis botanicis . Sic. *Scrufularia nuduſa* .

Phar. Scrophulariæ fætidæ radix .

Qual. Tetra , fætida , amara .

Vis . Anodyna , repellens , ſudorifera , carminativa , anthelminthica !

Uſus . Varix ani , vulnus , ſcabies , angina .

Comp. Amuletum .

II. *Aquatica* : foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus , caule membranis angulato , racemis terminalibus . Linn. s. p. p. 864. propè Panormum in eo loco dicto , *l' Autareddu di Baria* . Sic. *Scrufularia aquatica* .

Phar. Scrophulariæ aquaticæ folia .

Qual. Minus fætida antecedentis .

Vis . Sudorifera , carminativa .

Uſus . Tormina .

Comp. Sennam corrigens .

III. *Vernalis* : foliis cordatis , pedunculis axillaribus ſolitariis dichotomis . Linn. s. p. p. 864. ubique abundat extra mænia Panormi .

IV. *Canina* : foliis pinnatis , racemo terminali nudo , pedunculis bifidis . Linn. s. p. p. 864. ubique . Sic. *Ruta canina* .

347. DIGITALIS : cal. 5.partitus. corolla campanulata, 5.fida, ventricoſa. capſ. ovata, 2.locularis.

I. *Purpurea* calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiore integro. Linn. s. p. p. 866. colitur in horto R. P. †

II. *Lutea* : calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis: labio ſuperiore bifido. Linn. s.p.p.867. dat gloriam D. Tinæo, in horto R. P. †

III. *Ferruginea*: calycinis foliolis ovatis obtuſis, cor. labio inferiore longitudine floris. Linn.s.p.p. 867. adornat ſolum H. R. P. †

IV. *Obſcura* : foliis lineari-lanceolatis integerrimis. Linn. s.p.p. 867. vivit in horto R.P. †

348. BIGNONIA : cal. 5. fidus, cyathiformis. coroll. fauce campanulata, 5.fida, ſubtus ventricoſa. ſiliqua 2.locularis. ſemina membranaceo-alata.

I. *Catalpa* : foliis ſimplicibus ternis cordatis, caule arboreo erecto, flor. diandris. Linn. s. p. p. 868. colitur in hortis botanicis.

II. *Radicans* : fol. pinnatis : foliol.inciſis, caule geniculis radicatis. Linn. s. p. p. 871. colitur in hortis botanicis. Sic. *Ceſuminu di ſpagna*.

349. LANTANA : cal. 4. dentatus obſolutè. ſtigma uncinato-refractum. drupa nucleo 2.loculari.

I. *Aculeata* : foliis oppoſitis, caule inermi ramoſo, ſpicis hemiſphericis. Linn. s. p. p. 874. colitur in horto R. P. ex dono D. Tinæi. †

II.

II. *Camara* : foliis oppoſitis, caule inermi ramoſo, floribus capitato-umbellatis aphyllis. Lin. s. p. p. 874. ornat hortum R. P. ex diligentia D. Tinæi. †

III. *Annua* : foliis oppoſitis, caule inermi, ſpicis oblongis. Linn. s. p. p. 874. obſervatur in ſolo horto R. P. †

350. CAPRARIA : capſ. 2.locularis. corolla campanulata. ſtigma cordatum, bivalve.

I. *Biflora* : foliis alternis, floribus geminis. Linn. s. p. p. 875. includitur in horto R. P. †

351. BUCHNERA : capſ. 2.locularis. cor. hipocrat. limb. laciniis obcordatis æqualibus.

I. *Americana* : foliis dentatis oppoſitis, florum tubo lævi. Linn. s. p. p. 879. in ſolo horto R. P. adeſt ob induſtriam D. Tinæi. †

352. OROBANCHE : cal. 3.fidus. corolla ringens. capſ. 1.locularis, 2.valvis, polyſperma. glandula ſub baſi germinis.

I. *Major* : caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexertis. Linn. s. p. p. 882. ubique in fabetis. Sic. *Lupa di favi*.

II. *Ramoſa* : caule ramoſo, corollis 5-fidis. Lin. s.p.p.882. ubique. Sic. *Lupa di favi cu truncu ramuſu*.

053. SESAMUM : capſ. 3.locularis. corolla campanulata, inæqualis. rudimentum filamenti 5.

I. *Orientale* : foliis ovato-oblongis integris. Linn. s. p. p. 883. ſeritur a ruſticis. Sic. *Giurgiulena*.

Phar. Seſami ſemina.
Qual. o.
Vis. Emoliens, impinguans.
Uſus. Maraſmus, doloroſi, phlogoſis, pruritus.
Comp. o.

II. *Indicum*: foliis inferioribus trifidis. Linn. s. p. p. 884. hæc eſt illamet plantula a Cupani baptizata nomine ſiculo. *erva catolica*.

354. RUELLIA: capſ. 2. locularis. cor. campanulata. ſtam. per paria approximata.

I. *Strepens*: foliis petiolatis, flor. verticillatis ſubſeſſilibus. Linn. s. p. p. 885. colitur in horto R. P. ex dono D. Tinæi.

II. *Clandeſtina*: foliis petiolatis, pedunculis longis ſub diviſis nudis. Linn. s. p. p. 835. colitur in hortis botanicis. Sic. *Ruellia*.

355. VITEX: cal. 5. dentatus. cor. limbus, 6 fidus. bacca 4. ſperma.

I. *Agnus-caſtus*: foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. Linn. s. p. p. 890. ubique in locis humidis. Sic. *Lignu caſtu*.

Phar. Agni caſti ſemina.
Qual. Calida, ſubadſtringens, antivenerea?
Uſus. Hyſteria, Gonorrhæa.
Comp. o.

356. ACANTHUS: cal. bifolius 2. fidus. corolla

rolla 1 labiata, deflexa, 3 fida - capſ. 2.locularis.

I. *Mollis*: foliis ſinuatis inermibus. Linn. s. p. p. 891. ubique. Sic. *vranca ruſſina*.

Phar. Brancæ urſi herba.
Qual. Fatua, glutinoſa.
Vis. Demulcens, emolliens? paregorica?
Uſus. Ambuſta.
Comp. Clyſteres, herbe 5.emollientes.

II. *Spinoſus*: foliis pinnatifidis ſpinoſis. Linn. s.p.p.891.ſalit montes. Sic.*vranca ruſſina ſpinuſa*.

357. MELIANTHUS: capſ. 4.locularis 4.loba. corolla 4.petala, labium inferius coſtituens.

I. *Major*: ſtipulis ſolitariis, petiolo adnatis. Linn. s. p. p.892.habitat in hortis botanicis. Sic. *Miliantu, o pampinedda fruſtera*. †

II. *Minor*: ſtipulis geminis diſtinctis. Linn. s. p. p. 892. in hortis botanicis. Sic. *Meliantu minuri ad arvuliddu*. †

CLASSIS DECIMAQUINTA.

TETRADYNAMIA SILICULOSA

Sei Stamine 4. alte, e 2. più brevi, con frutto rotondo, o ovale.

358. MYAGRUM: Silicula ſtylo conico terminata; loculo ſubmonoſpermo.

I. *Hiſpanicum*: ſiliculis lævibus ſubtoroſis, foliis lyratis. Linn. s.p. p. 893. habitat in Oppido Divi Stephani. Sic. *Sinapa ſpagnola cu fogghi di ramurazzi*.

II. *Perfoliatum*: ſiliculis obcordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. Linn. s. p. p. 893. colitur in hortis botanicis. †

III. *Rugoſum*: ſiliculis ſulcatis piloſis rugoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis. Linn. s.p.p. 893. ornat hortum R. P. †

IV. *Paniculatum*: ſiliculis lentiformibus orbiculatis, punctato-rugoſis. Linn. s. p. p. 894. in horto R. P. eſt †

359. VELLA: ſiliculis valvulis diſſepimento dimidio brevioribus.

I. *Annua*: foliis pinnatifidis, ſiliculis pendulis. Linn. s. p. p. 895. naſcitur in loco a Panormitanis dicto *l'Abbati*. Sic. *Maſtruzzu ſarvaggiu*.

360.

360. ANASTATICA: ſilicula retuſa, margine coronata valvulis diſſepimento duplo longioribus, ſtylo intermedio mucronato, obliquo: loculis 1-ſpermis.

I. *Hierochuntica*: foliis obtuſis, ſpicis axillaribus breviſſimis, ſiliculis ungulatis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 892. glorificat hortum R. P. Sic. *Granſa di S. Margarita, o roſa di jericu*.

361. DRABA: ſilicula integra, ovali-oblonga: valvulis planiuſculis, diſſepimento parallellis. ſtylus nullus.

I. *Verna*: ſcapis nudis, foliis lanceolatis ſubinciſis. Linn.s.p.p. 896. habitat in monte Maronis. Sic. *Sorti di vurza paſturi picciridda*.

II. *Muralis*: caule ramoſo, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. Linn. s.p.p. 897. naſcitur in Nemore dicto *di lu Cappidderi*.

362. LEPIDIUM: ſilicula emarginata, cordata, polyſperma: valvulis carinatis, contrariis.

I. *Perfoliatum*: foliis caulinis pinnato-multifidis, rameis cordatis amplexi-caulibus integris. Linn. s.p.p. 897. colitur in horto R.P. †

II. *Sativum*: floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. Linn. s.p.p. 899. in hortis colitur. Sic. *Maſtrozzu*.

Phar. Naſturtii hortenſis herba, ſemina.
Qual. Acris.
Vis. Diuretica, mundificans.

Uſus:

Uſus . Scorbutus , hydrops ! aſthma , hernia ? achor , calculus .

Comp. o.

III. *Latifolium*: foliis ovato-lanceolatis integris ſerratis . Linn. s.p.p.899. ornat plateas Civitatis Politii . Sic. *Erva pipiritu* . habet virtutes antecendentis efficaciores .

IV. *Iberis* : floribus diandris tetrapetalis , foliis inferioribus lanceolatis ſerratis ; ſuperioribus linearibus integerrimis . Linn. s.p.p.900. habitat propè villam Juliam Panormi . Sic. *Maſtruzzu ſarvaggiu , cu xiuri in cima ruſſi* .

V. *Virginicum*: floribus ſubtriandris tetrapetalis , foliis linearibus pinnatis . Linn. s. p. p. 900. habitat in horto R. P. ex dono D. Tinæi .

363. THLASPI : ſilicula emarginata,obcordata polyſperma : valvulis navicularibus , marginato-carinatis .

I. *Arvenſe* : ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris . Linn. s. p. p. 901. in montuoſis locis . Sic. *Talaſpiu* .

Phar. Thlaſpeos femina .

Qual. Dulcis , alliacea , fragrans .

Vis . Pellens , uterina , ſeptica .

Uſus . Rheumatiſmus .

Comp. Adromachi .

II.

II. *Saxatile*: ſiliculis ſubrotundis, foliis lanceolato-linearibus carnoſis obtuſis. Linn. s. p.p.901. habitat in monte Maronis. Sic. *Talaſpieddu cu xiuri ruſſu, e fogghi carnuti*.

III. *Campeſtre*: ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis, dentatis incanis. Linn. s. p. p. 902. in Oppido Caſtriboni naſcitur, *a li Cruci*. Sic. *Talaſpieddu minutu*.

IV. *Montanum*; ſiliculis obcordatis, foliis glabris radicalibus carnoſis obovatis integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calyce majoribus. Linn. s. p. p. 902. in Oppido Petraliæ.

V. *Burſa paſtoris*: ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. Linn. s. p. p. 903. ubique. Sic. *Burza paſturi*.

Phar. Burſæ paſtoris herba, aqua.
Qual. Aquoſa.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Hæmorrhagia.
Comp. o.

364. COCHLEARIA: ſilicula emarginata, turgida ſcabra: valvulis gibbis, obtuſis.

I. *Officinalis*: foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. Linn. s. p. p. 903. colitur in hortis botanicis. Sic. *Cucliaria rutunda, o majuri*.

Phar.

Phar. Cochleariæ herba, conſerva, ſyrupus, aqua, ſpir. ol.

Qual. Amaricans, purgans.

Vis. Diuretica, mundificans.

Uſus. Scorbutus! ſtomacace, hydrops, hypochondriaſis.

Comp. Spiritus cochleariæ purgans.

II. *Coronopus*: foliis pinnatifidis. Linn. s. p.p. 904. extra mænia Panormi reperitur. Sic. *Maſtrozzu aquaticu*.

III. *Armoracia*: foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. Linn.s. p. p. 904. colitur in hortis botanicis. Sic. *Raſanu ruſticanu*.

Phar. Armoraciæ radix, ſyrupus.

Qual. Acris, orgaſtica, antiſcorbutica.

Vis. Incidens, ſtimulans, diuretica, coſmetica, mundificans.

Uſus. Scorbutus, anorexia, hydrops! calculus, cephalalgia, quartana.

Comp. o.

IV. *Glaſtifolia*: foliis caulinis obcordato ſagittatis amplexicaulibus. Linn. s. p. p. 904. adornat feneſtras: Sic. *Cocluaria cu fogghi lunghi*: gaudet virtutibus coclearíæ rotundæ.

V. *Draba*: foliis caulinis lanceolatis dentatis, amplexicaulibus incanis, floribus umbellatis. Lin. s.p.

s. p. p. 904. in hortis botanicis obſervatur . Sic. *Drabba* .

365. IBERIS : corolla irregularis : petalis 2. exterioribus majoribus. ſilicula polyſperma,emarginata .

I. *Semperflorens* : fruteſcens , foliis cuneiformibus integerrimis obtuſis . Linn. s.p. p. 904. in valle Divi Martini Panormi . *

II. *Sempervirens* : fruteſcens , foliis linearibus acutis integerrimis . Linn. s. p.p. 905. habitat in monte Peregrino Panormi . *

III. *Umbellata*: herbacea , foliis lanceolatis acuminatis:inferioribus ſerratis,ſuperioribus integerrimis . Linn. s. p. p. 906. in hortis botanicis includitur . Sic. *Talaſpi cu xiuri a ruſetta* . †

IV. *Saxatilis* : ſuffruticoſa , foliis lanciolato-linearibus carnoſis acutis , integerrimis ciliatis . Linn. s. p. p. 905. reperitur in Oppido Catabillotæ . Sic. *Talaſpi lignuſu* .

366. ALYSSUM: filamenta quædam intorſum denticulo notata . ſilicula emarginata .

I. *Montanum* : ramulis ſuffruticuloſis diffuſis , foliis punctato-echinatis . Linn. s. p. p. 907. naſcitur in monte Maronis . Sic. *Talaſpieddu minutu cu xiuri giarni* .

II. *Chlypeatum* : caule erecto herbaceo , ſiliculis ſeſſilibus ovatibus compreſſo-planis, petalis acuminatis. Linn. s. p. p. 909. habitat in monte Maronis . Sic. *Occhi di ſanta Lucia majuri* .

367. CLYPEOLA : ſilicula orbiculata : valvulis planis deciduis .

I. *Jonthlaſpi* : ſiliculis 1.locularibus 1.ſpermis. Linn. s. p. p. 910. ſalit montes .

II. *Maritima* : ſiliculis 2. locularibus ovatis 2. ſpermis . Linn. s. p. p. 910. ubique . Sic. *Criſciuni di rocca* .

368. BISCUTELLA : ſilicula 2. loba ſupra intraque margine carinata .

I. *Auriculata* : calycibus nectario utrinque gibbis , ſiliculis ſtylum cœunctibus . Linn. s p.p.911. habitat in monte Maronis. Sic. *Occhi di ſanta Lucia piluſeddi* .

II. *Dydima* : ſiliculis orbiculato -didymis , a ſtylo divergentibus . Linn.s.p.p. 911. ubique.Sic. *ucchialeddi di ſanta Lucia* .

369. LUNARIA : ſilicula integra , elliptica , compreſſo-plana , pedicellata: valvis diſſepimento æqualibus,parallellis,planis . calycibus foliolis ſaccatis .

I. *Rediviva*: foliis alternis . Linn. s. p. p. 911. in hortis botanicis colitur. Sic. *Argintina pri ſari vaſetti* .

II. *Annua* : foliis oppoſitis . Linn. s. p.p. 911. colitur in hortis botanicis . Sic. *Lunaria , o pampini d'argentu* .

Si-

Silicoſa frutto bislungo.

370. RICOTIA: ſiliqua 1.locularis.

I. *Egyptiaca*: Linn.s.p.p. 912. colitur in horto R. P. & det gloriam D. Tinæo.

371. DENTARIA: ſiliqua elaſticè diſſiliens valvulis revolutis. ſtigma emarginatum., calyx longitudinaliter connivens.

I. *Enneaphyllos*: foliis ternis ternatis. Linn.s. p.p.912.colitur in hortis botanicis. Sic. *Dentaria*.

372. CARDAMINE: ſiliqua elaſticè diſſiliens valvulis revolutis. calyx ſubhians ſtigm.integrum.

I. *Trifolia*: foliis ternatis obtuſis, caule ſubnudo. Linn. s.p.p.913. colitur in hortis botanicis. †

II. *Chelidonia*: foliis pinnatis: foliolis quinis inciſis. Linn.s.p.p.914.colitur in hortis botanicis. †

III. *Impatiens*: foliis pinnatis inciſis ſtipulatis, floribus apetalis. Linn. s. p.p. 914. ornat hortum R. P. †

IV. *Amara*: fo liis pinnatis, axillis ſtoloniferis. Linn.s.p.p.915. in monte Maronis, *alla battaglia di Petralia*.*

V. *Pratenſis*: foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis: caulinis lanceolatis. Linn.s. p.p. 915. ſalit montes.

373. SISYMBRIUM: ſiliqua dehiſcens valvulis rectiuſculis. calyx patens. corolla patens.

I. *Naſturtium-aquaticum*: ſiliquis declinatis,

foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. Linn. s. p. p. 916. ſupernatat in aquis. Sic. *Criſciuni*.

Phar. Naſturtii aquatici herba. ſuccus unc. 5. conſerva, ſyrupus, aqua, ſpiritus, ſpiritus vini.

Qual. Minus quam cochlearia acris, orgaſtica, antiſcorbutica.

Vis. Diuretica.

Uſus. Scorbutus! obſtipatio, polypus.

Comp. o.

II. *Silveſtre*: ſiliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis ſerratis. Linn. s. p. p. 916. in ruderatis locis naſcitur. Sic. *Aruca ſarvaggia picciridda*.

III. *Polyceratium*: ſiliquis axillaribus ſeſſilibus ſubulatis aggregatis, fol. repando-dentatis. Linn. s. p.p. 918. abundat per vicos & plateas, Civitatis Politii. impropiè *Eriſimu*.

IV. *Vimineum*: acaule, foliis lyratis lævibus, ſcapis adſcendentibus, floribus minutis. Linn.s.p. p. 919. habitat in monte Maronis. Sic. *Aruchetta picciridda*.

V. *Sophya*: petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. Linn. s. p. p. 920. adhæret muris, & maceriis. Sic. *Aruca ſarvaggia cu fogghi minutiddi ſtrazzati*.

Phar. Sophiæ ſemina.

Qual.

Qual. Acris, fervida.
Vis. Adſtringens, anthelminthica.
Uſus. Calculus, hyſteria, dyſenteria.
Comp. o.

VI. *Irio*: foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, ſiliquis erectis. Linn. s.p. p. 921. naſcitur in Civitate Politii. Sic. *Eriſimu*.

374. ERYSIMUM: ſiliqua columnaris, exacte tetraeda. calyx clauſus.

I. *Officinale*: ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis. Linn. s. p.p. 922. ubique. Sic. *Eriſimu veru o di lobeliu*.

Phar. Eryſimi herba.
Qual. Acris, orgaſtica, antiſcorbutica.
Vis. Abſtergens, diuretica.
Uſus. Aſthma, raucedo, tuſſis. iſchuria.
Comp. Syrupus Eryſimi.

II. *Barbaræa*: foliis lyratis extimo ſubrotundo. Linn. s. p. p. 922. ubique. Sic. *Laſſani*.

III. *Alliaria*: foliis cordatis. Linn. s. p. p. 922. in Oppido Caſtriboni, *allu ferru*, naſcitur. Sic. *Alliaria*.

Phar. Alliariæ herba.
Qual. Amara, orgaſtica, alliata.
Vis. Diuretica, ſternutatoria.

Uſus.

Uſus. Aſthma, ulcus gangrænoſum.
Comp. o.

IV. *Cheiranthoides*: foliis lanceolatis integerrimis. Linn. s. p. p. 923. in hortis botanicis. Sic. *Eriſimu cu fogghi ſtritti ad arvuliddu*.

375. CHEIRANTHUS: germen utrinque denticulo glandulato. calyx clauſus: foliolis duobus baſi gibbis, ſemina plana.

I. *Cheiri*: foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 924. adhæret muris. Sic. *Barcu giarnu*.

Phar. Cheiri flores.
Qual. Fragrans, lutea.
Vis. Narcotica, anodyna, nervina, pellens, uterina.
Uſus. Dolor. apoplexia, dyſtocia.
Comp. o.

II. *Incanus*: foliis lanceolatis integerrimis obtuſis incanis, ſiliquis apice truncatis compreſſis, caule ſuffruticoſo. Linn. s.p.p. 924. ornat feneſtras. Sic. *Barcu ruſſu*.

III. *Triſtis*: foliis linearibus ſubſinuatis, flor. ſeſſilibus petalis undatis, caule ſuffruticoſo. Linn. s. p. p. 924. habitat in monte Maronis, *a lu pizzu di Palermu*. Sic. *Barcu di li muntagni di Madunia*.

IV. *Triſcuſpidatum*: ſiliquarum apicibus tridenta-

tatis, foliis lyratis. Linn. s.p. p. 926. naſcitur in maritimis. Sic. *Barcu cu xiuri viulettu*.

376. HESPERIS:petala oblique flexa. glandula intra ſtamina breviora. ſiliqua ſtricta: ſtig. baſi bifulca apice connivente. calyx clauſus.

I. *Dentata*: foliis dentato pinnatifidis, caule lævi. Linn.s.p.p. 928. in monte maronis. *

II. *Verna*: caule erecto ramoſo, foliis cordatis amplexicaulibus ſerratis villoſis. Linn. s. p.p. 924. colitur in hortis.

377. ARABIS: glandulæ nectariferæ 4, ſingulæ intra calycis foliola, ſquamæ inſtar reflexæ.

I. *Turrita*: foliis amplexi caulibus, ſiliquis decurvis planis linearibus, calycibus ſubrugoſis. Lin. s. p. p. 930. ubique. Sic. *Sorti di cauliceddu*.

378. TURRITIS: ſiliqua longiſſima, angulata. calyx connivens, erectus. corolla erecta.

I. *Glabra*: foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. Lin. s.p.p.930. naſcitur in Oppido Ciminnæ, & alibi.

II. *Hirſuta*: foliis ommibus hiſpidis, caulinis amplexi-caulibus. Linn.s. p. p.930. includitur in valle Divi Martini Panormi & alibi.

379. BRASSICA: calyx erectus, connivens. ſemina globoſa. glandula inter ſtamina & piſtilum breviora, interque longiora, & calycem.

I. *Orientalis*: foliis cordatis amplexicaulibus glabris, radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis. Linn.s.p. p. 931. colitur in hortis bo-

ta-

tanicis. Sic. *Perfoliata orientali*.

II. *Campeſtris*: radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 931. ubique. Sic. *Cauliceddi cu fogghi abbrazzati allu truncu*.

III. *Napus*: radice cauleſcente fuſiformi. Lin. s. p. p. 932. colitur in hortis. Sic. *Rapa cu fogghi liſci comu cauli*.

IV. *Rapa*: radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. Linn. s. p. p. 931. ubique. Sic. *Rapa*.

Phar. Rapæ ſyrupus, frigidè.
Qual. Aquoſa, eſculenta.
Vis. Diluens, flatulenta, aphrodiſiaca.
Uſus. Aphtha, pernio, aſthma, tuſſis, otalgia. ſtranguria, calculus, colica.
Comp. o.

V. *Oleracea*: radice cauleſcente tereti carnoſa. Linn. s. p. p. 932. ſeritur in hortis. Sic. *Caulu, vrocculu, caulu cappucciu*.

Phar. Baſſicæ rubræ, ſemina.
Qual. Aquoſa, inodora.
Vis. Flatulenta, alcaleſcens.
Uſus. Scorbutus, raucedo! cephalalgia. crapule, combuſtura!
Comp. o.

VI.

VI. *Erucaſtrum*: foliis dentato-pinnatifidis, caule hiſpido, ſiliquis lævibus. Linn. s.p.p. 932. in Oppido Ucriæ habitat. Sic. *Rapuddi*.

VII. *Eruca*: foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. Linn. s.p.p. 932. ſeritur in hortis. Sic. *Aruca*.

Phar. Erucæ ſemina.
Qual. Acris, fervida, penetrans, orgaſtica.
Vis. Apophlegmatizans, aphrodiſiaca.
Uſus. Apoplexia, paralyſis linguæ, atecnia.
Comp. Confectio diaſatyr., tabulæ magnanimitatis.

380. SINAPIS. cal. patens. cor. ungues recti. glandula inter ſtamina breviora, & piſtillum, interque longiora, & calycem.

I. *Arvenſis*: ſiliquis multangulis toroſo-turgidis roſtro longioribus. Linn. s.p.p. 933. ubique. Sic. *Sorti di piſcia cani*.

II. *Alba*: ſiliquis hiſpidis: roſtro obliquo longiſſimo. Linn. s. p. p. 933. ubique in campis. Sic. *Sinapa ſarvaggia cu xiuri biancu*.

III. *Nigra*: ſiliquis glabris apice tetragonis. Linn. s.p.p. 933. colitur in hortis. Sic. *ſinapiſmu o ſinapi*.

Phar. Sinapeos ſemina, oleum expreſſum.
Qual. Acris, orgaſtica, antiſcorbutica.

Vis. Incidens, rubefaciens, ſtimulans, diuretica, aphrodiſiaca.

Uſus. Nauſea, cachexia, lethargus, tuſſis, calculus, tinea, ſcorbutus.

Comp. Empl. vexic.

IV. *Incana*: ſiliquis racemo appreſſis lævibus, foliis inferioribus lyratis ſcabris: ſummis lanceolatis, caule ſcabro. Linn. s. p. p. 934. in ruderatis locis. Sic. *Piſcia cani veri*.

V. *Erucoides*: ſiliquis lævibus æqualibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule ſcabro. Linn. s. p. p. 934. in Oppido Ucriæ: naſcitur. Sic. *Caulizeddi di Miſſina*.

381. RAPHANUS: calyx clauſus. ſiliqua toroſa, ſubarticulata, teres. glandulæ melliferæ 2. inter ſtamina breviora & piſtilum, totidem inter ſtamina longiora & calycem.

I. *Sativus*: ſiliquis teretibus toroſis 2-locularibus. Linn. s. p. p. 735. ſeritur in hortis. Sic. *Ramurazza, o rafanelli*.

Phar. Raphani radix (recens).

Qual. Aquoſo-acris, orgaſtica.

Vis. Diluens, attenuans, diuretica, carminativa, ructatrix.

Uſus. Aſthma convulſiva, raucedo, iſchuria.

Comp. o.

II.

II. *Raphaniſtrum*: ſiliquis teretibus articulatis lævibus 1. locularibus. Linn. s.p.p 935. ubique. Sic. *Cauliceddi veri*, *o razzi*.

382. BUNIAS: ſiliqua decidua, ſubrotunda, muricata.

I. *Erucago*: ſiliquis tetragonis: angulis bicriſtatis. Linn. s.p.p. 935. in hortis botanicis colitur.

II. *Cakile*: ſiliquis ovatis lævibus ancipitibus. Linn. s. p. p. 936. in maritimis adeſt. Sic. *Aruca marina*.

383. ISATIS: ſiliqua lanceolata, unilocularis, 1. ſperma, decidua, 2. valvis: valvulis navicularibus.

I. *Tinctoria*: foliis radicalibus crenatis: caulinis ſagittatis, ſiliculis oblongis. Linn. s. p. p. 936. habitat in Oppido Ciminnæ, & alibi. Sic. *Guadu*, *o vadu*. cæruleo-tinctoria.

384. CRAMBE: filamenta 4. longiora apice bifurca: altero antherifero. bacca ſicca, globoſa, decidua.

I. *Maritima*: foliis cauleque glabris. Linn. s. p. p. 937. habitat in flumine Caſtelli boni, & alibi.

II. *Hyſpanica*: foliis cauleque ſcabris. Linn. s. p. p. 937. colitur in hortis botanicis.

385. CLEOME: ſiliqua dehiſcens, 1. locularis.

I. *Heptaphylla*: floribus gynandris, foliis ſubſeptenatis, caule aculeato. Linn. s. p. p. 937. in horto R. P. includitur. †

II. *Pentaphylla*: floribus gynandris, foliis qui-

natis, caule inermi. Linn. s. p. p. 938. ornat hortum R. P. †

III. *Icoſandra*: floribus icoſi-tetrandris, foliis quinatis. Linn. s.p.p. 938. colitur in horto R.P.†

IV. *Dodecandra*: floribus dodecandris, foliis ternatis. Linn. s. p. p. 939. in hortis botanicis.

V. *Arabica*: floribus hexandris, foliis ſimplicibus ſubrotundo-ovatis, ſiliquis gladiatis. Linn. s.p.p. 939. obſervatur in horto R. P. †

VI. *Spinoſa*: floribus hexandris, foliis ſeptenatis quinatiſque, caule ſpinoſo. Linn. s. p. p. 939. obſervatur in R. H. P. †

VII. *Violacea*: floribus hexandris, foliis ternatis ſolitariiſque: foliolis lineari-lanceolatis integerrimis. Linn. s.p.p. 940. adornat H. R. P. †

CLASSIS DECIMASESTA.

MONODELPHIA PENTANDRIA

Unica fratellanza, a cinque ſtamine.

386. MELOCHIA: pentagyna. capſ. 5-locularis, 1-ſperma.

I. *Corchorifolia*: floribus capitatis ſeſſilibus, capſulis ſubrotundis. Linn. s. p. p. 944. in horto R. P. videtur. †

I. *Pyramidata*: floribus umbellatis oppoſiti-foliis

liis, capſ. pyramidatis pentagonis, angulis acutis, foliis nudis. Linn. s. p. p. 943. habitat in horto R. P. †

Decandria, dieci ſtamine.

387. GERANIUM: 1.gyna. ſtig.5.fructus roſtratus, 5.coccus.

Staminibus ſeptem antheriferis, pedunc. umbelliferis.

I. *Inquinans*: calycibus 1.phyllis, foliis orbiculato-reniformibus tomentoſis crenatis integriuſculis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 945. videtur in hortis botanicis. Sic. *Giraniu cu xiuri ſcarlatinu*. †

II. *Acetoſum*: calycibus 1.phyllis, foliis glabris obovatis carnoſis crenatis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 947. in hortis botanicis. Sic. *Giraniu acituſu*. †

III. *Capitatum*: calycibus 1.phyllis, foliis lobatis undulatis villoſis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 947. in hortis botanicis colitur. Sic. *Geraniu cu oduri di Miliſſa*. †

IV. *Alchimilloides*: calycibus 1.phyllis, fol. orbiculatis palmatis inciſis piloſis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 948. colitur in hortis botanicis. Sic. *Giraniu cu fogghi di archimilla piluſi*.

V.

V. *Odoratiſſimum* : calycibus 1.phyllis, caule carnoſo breviſſimo, ramis herbaceis longis, foliis cordatis. Linn. s. p.p. 948. ornat feneſtras: Sic. *Marvetta odorata*. †

Phar. Geranii odorati herba.
Qual. Fragrans, ſubſtiptica.
Vis. Adſtringens, pellens, incidens.
Uſus. Odontalgia! hydrops, gonorrhæa.
Comp. o.

VI. *Zonale*: calycibus 1.phyllis, foliis cordato orbiculatis inciſis zona notatis, caule fruticoſo. Linn. s. p. p. 948. in hortis botanicis. Sic. *Geraniu cu fogghi tacchiati niuri*. †

VII. *Triſte*: calycibus 1.phyllis ſeſſilibus, ſcapis 2.fidis 1.phyllis. Linn. s. p. p. 950. adornat feneſtras. Sic. *Noctuolens*.

Staminibus quinque fertilibus.

VIII. *Moſcatum*: pedunculis multifloris, floribus pentrandis, foliis pinnatis inciſis, cotiledonibus pinnatifidis. Linn. s. p. p. 951. ubique. Sic. *Pannizzeddi di lu ſignuri*.

Phar. Geranii moſchati herba.
Qual. Ambroſiaca.
Vis. Anodyna, vulneraria, exanthemathica.

Uſus.

Uſus . Dyſenteria , variola , carcinoma , tormina .

Comp. o.

IX. *Maritimum* : pedunculis ſubmultifloris, floribus pentandris , foliis cordatis inciſis crenatis ſcabris , caulibus procumbentibus . Linn. s. p. p. 951. habitat in maritimis . Sic. *Geraniu eu fogghi comu artea* .

X. *Malacoides* : pedunculis multifloris , floribus pentandris, foliis cordatis ſublobatis . Linn. s. p. p. 952. ubique .

Stam. 10. *fertilia*, *pedunc.* 2 *floris* .

XI. *Tuberoſum* : pedunculis bifloris , foliis multipartitis , laciniis linearibus ſubdiviſis obtuſis . Linn.s.p.p. 953. colitur in hortis botanicis . Sic. *Geraniu cu fogghi di ruſetti* .

XII. *Sylvaticum* : pedunculis 2.floris, foliis ſubpeltatis 5.lobis inciſo-ſerratis , caule erecto , petalis emarginatis . Linn. s. p. p. 954. in ſilvis naſcitur .

XIII. *Pratenſe* : pedunculis 2.floris , foliis ſubpeltatis multipartitis pinnato-laciniatis rugoſis acutis , petalis integris . Linn. s. p. p. 954. ubique . Sic. *Agugghioli cu fogghi tundi* .

XIV. *Argenteum* : pedunculis 2.floris , foliis ſubpeltatis ſeptempartitis 3.fidis tomentoſo ſericeis

ceis, petalis emarginatis. Linn. s. p. p. 954. in hortis botanicis colitur. Sic. *Tormentilla*.

XV. *Puſillum*: pedunculis 2.floris, petalis 2.fidis, caule diffuſo, foliis reniformibus palmatis linearibus acutis. Linn. s. p. p. 957. ubique.

XVI. *Rotundifolium*: pedunculis 2.floris, petalis integris obtuſiſſimis longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus inciſis. Linn. s. p. p. 957. in monte Maronis.

XVII. *Sanguineum*: pedunculis 1.floris, foliis 5.partitis 3.fidis orbiculatis. Linn. s. p. p. 958. in monte Maronis. Sic. *Giraniu cu xiuri viulettu*.

XVIII. *Robertianum*: pedunculis 2.floris, calycibus piloſis 10.angulatis. Linn. s. p. p. 955. propè Convenctum S. M. a Jeſu Panormi, & alibi conſpicitur. Sic. *Geraniu ruberʒianu*.

Phar. Geranii Robertiani herba.

Qual. Salſa, hircina.

Vis. Anodyna, pellens, repellens, adſtringens, lactifuga, vulneraria.

Uſus. Colica nephritica, hyſteria, profluvia, bubo, carcinoma, vulnera, hæmaturia, ulcus vulvæ, mammæque, rhagas.

Comp. o.

Dodecandria, 12. *ſtamine*.

388. PENTAPETES: monogyna. capſ. 5. lo-

locularis, polyſperma. ſtamina 5.elongata, colorata.

I. *Phœnicea*: foliis haſtato-lanceolatis ſerratis. Linn.s.p.p.958. in horto R. P. includitur.

II. *Acerifolia*: foliis cordatis repandis. Linn. s.p.p. 959. colitur in H. R. P. †

Polyandria, Molte ſtamine.

389. SIDA: calyx ſimplex, angulatus. ſtylus multipartitus. capſ. plures, 1.ſpermæ.

I. *Rhombifolia*: foliis lanceolato-rhomboidibus ſerratis, axillis ſubbiſpinoſis. Linn. s. p. p. 961. glorificat hortum R. P. †

II. *Triquetra*: foliis cordatis ſerratis ſubtomentoſis, ramis triquetris. Linn. Linn. s. p. p. 962. colitur in horto R. P. †

III. *Periplocifolia*: foliis oblongis integerrimis, caule paniculato. Linn. s.p.p. 962. obſervatur in horto R. P. †

IV. *Abutilon*: foliis ſubrotundo-cordatis indiviſis, pedunculis folio brevioribus, capſ. multilocularibus: corniculis 2.fidis. Linn. s.p.p. 963. colitur in hortis botanicis. †

V. *Criſtata*: foliis angulatis: inferioribus cordatis, ſuperioribus panduriformibus, capſ. multilocularibus. Linn. s. p. p. 964. in hortis botanicis colitur. †

VI. *Retuſa*: foliis cuneiformibus retuſis ſerratis

tis ſubtus tomentoſis. Linn. s. p. p. 961. cuſtoditur in ſolo H. R. P. †

VII. *Criſpa*: foliis cordatis ſublobatis crenatis tomentoſis; capſulis cernuis inflatis multilocularibus crenatis repandis. Linn s. p. p 964. in ſolo H. R. P. cuſtoditur ex munificentia D. Tinæi. †

VIII. *Periplocifolia*: foliis oblongis integerrimis, caule paniculato. Linn. s. p. p. 962. obſervatur in H. R. P. †

IX *Indica*: foliis cordatis ſublobatis, ſtipulis reflexis, pedunculis longioribus, capſulis multilocularibus ſcabris calyce longioribus Linn. s.p. p. 962. colitur in ſolo H. R.P. ex dono D. Tinæi.

390. ALTHEA: calyx duplex: exterius 9. fidus: arilli plurimi, 1. ſpermi.

I. *Officinalis*: foliis ſimplicibus tomentoſis. Linn s. p. p. 966. colitur in hortis botanicis. Sic. *Artea*.

Phar. Altheæ radix, preparata, mucilago, herba.

Qual. Inſipida, mucilaginoſa.

Vis. Emolliens, inviſcans, nutriens, lubricans.

Uſus. Dolor. pleuritis, nephritis, calculus, tuſſis, raucedo.

Comp. Ungentum altheæ; ſyr. alth., emplaſt. diachylon ſimplex; emplaſtum diachylon compoſ.; emplaſtum meliloti; lohoc altheæ; paſta altheæ: cataplasmata, emollientia, & maturantia.

II.

II. *Cannabina* : foliis inferioribus palmatis, ſuperioribus digitatis. Linn. s. p. p 966. colitur in hortis botanicis.

III. *Hirſuta* : foliis 3.fidis piloſo-hyſpidis ſupra glabris. Linn. s. p. p. 966. in horto R. P. eſt.

391. ALCEA : calyx duplex : exterior 6 fidus. arilli plures, 1.ſpermi.

I. *Roſea* : foliis ſinuato-anguloſis. Linn. s. p. p. 966. in hortis botanicis. Sic. *Marvaviſca*.

II. *Ficifolia* : foliis palmatis. Linn. s. p. p 966. colitur in hortis botanicis. Sic. *Marvuni cu xiuri duppiu e ſizziatu*.

Phar. Malvæ arboreæ flores, ſemina.
Qual. Fatua, mucilaginoſa.
Vis. Emolliens. inviſcans, lubricans.
Uſus. Angina, inflammatio faucium.
Comp. o.

392. MALVA : calyx duplex: exterior 3.phyllus. arilli plurimi, 1.ſpermi.

I- *Coromandeliana* : foliis ovato-oblongis acutis, floribus glomeratis, arillis denis 3.cuſpidatis. Linn. s. p. p. 967. in hortis botanicis. †

II. *Gangetica* : foliis cor datis obtuſis ſcabris, floribus ſeſſilibus glomeratis, arillis denis muticis crenulatis. Linn.s.p. p. 967.ornat hortum R.P. †

III. *Limenſis* : caule erecto herbaceo, foliis lobatis, ſpicis ſecundis axillaribus, ſeminibus lævi-

bus . Linn. s. p.p.968. colitur in horto R. P. †

IV. *Peruviana* : caule erecto herbaceo , foliis lobatis , ſpicis ſecundis axillaribus , ſeminibus denticulatis . Linn.s.p. p.968.colitur in horto R.P. †

V. *Capenſis* . foliis ſubcordatis laciniatis glabris , caule arboreſcente . Linn. s. p. p. 368. in borto R.P. cuſtoditur .

VI. *Caroliniana* : caule repente , foliis multifidis . Linn. s. p. p. 968. in hortis botanicis . †

VII. *Rotundifolia* : caule proſtrato , foliis cordato-orbiculatis obſolutè 5.lobis , pedunculis fructiferis declinatis . Linn. s. p. p.969. ubique . Sic. *Marva* .

Phar. Malvæ vulgaris radix . herba , aqua .

Qual. Fatua , mucilaginoſa .

Vis . Emolliens , inviſcans , nutriens , lubricans .

Uſus . Phlogiſtici dolores, ſtranguria .

Comp. Syr. hyſſopi ; ſyr. altheæ ; clyſteres .

VIII. *Sylveſtris* : caule erecto herbaceo , foliis ſeptemlobatis acutis , penduculis petioliſque piloſis . Linn. s. p. p. 969. ubique in montuoſis . Sic. *Marva cu xiuri grandi* .

IX. *Parviflora* : caule patulo , foliis angulatis , floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis , calycibus glabris patentibus . Linn. s. p.p.969. ubique.Sic. *Marva cu xiuri picciriddi campagnuola* .

X.

X. *Hyſpanica* : caule erecto, foliis ſemi-orbiculatis crenatis, cal. exteriore 2.phyllo. Linn. s. p.p. 970. in montuoſis adeſt. Sic. *Marva ſilveſtri cu xiuri grandi, e pidicuddi longghi e xiuri ad unu ad unu*.

XI. *Criſpa* : caule recto, foliis angulatis criſpis, floribus axillaribus glomeratis. Linn. s p. p. 970. colitur : in hortis botanicis. Sic. *Marva criſpa*. †

XII. *Alcea* : caule erecto, foliis multipartitis ſcabriuſculis. Linn. s.p.p. 971. ſalit montes. Sic. *Arcea picciridda*.

XIII. *Moſchata* : foliis radicalibus reniformibus inciſis, caulinis 5.partis, pinnato-multifidis. Lin. s.p.p. 971. colitur apud botanicos. Sic. *Marva muſcata*. †

XIV. *Mauritiana* : caule erecto herbaceo, foliis 5.lobatis obtuſis, pedunculis petioliſque glabriuſculis. Linn.s.p.p.970. colitur in hortis botanicis. †

393. LAVATERA : cal. duplex : exterior 3. fidus. arilli plurimi, 1.ſpermi.

I. *Arborea* : caule arboreo, foliis 7.angularibus tomentoſis plicatis, pedunculis confertis 1. floris axillaribus. Linn.s.p.p.972. colitur in hortis botanicis. Sic. *Marva arborea*.

II. *Micans* : caule arboreo, foliis 7.angularibus acutis crenatis plicatis tomentoſis, racemis terminalibus. Linn. s. p. p.972. colitur in hortis botanicis. Sic. *Marva arborea cu fogghi liſci comu ſita*.

394.

394. URENA : 1.gyna : cal. exterior 5.fidus . arilli 1 ſpermi , muricati , quini .

I. *Lobata* : foliis angulatis . Linn. s.p p.974.in horto R. P. eſt .

395. GOSSYPIUM : cal. duplex : exterior 3. fidus . capſ. 4.locularis . ſem. lana obvoluta .

I. *Herbaceum* : foliis 5.lobis , caule herbaceo . Linn. s.p p. 975. ubique . Sic. *Cuttuni* .

Phar. Goſſypii ſemina , bombacis lana .
Qual. Subdulcis .
Vis . Æconomica .
Uſus . Sem. nephritis .
Comp. Bomb. medicamentis oticis applic.

II. *Arboreum* : foliis palmatis : lobis lanceolatis , caule fruticoſo . Linn. s. p. p. 975. reperitur in ſolo H. R. P. ex dono D. Tinæi . Sic. *Cuttuni ad arvulu* . †

III. *Hirſutum* : foliis trilobis quinquelobiſque , acutis , caule ramoſo hirſuto . Linn. s p. p. 975. habitat in ſolo H R. P. Sic. *Cuttuni ſpinuſeddu* . †

396. HIBISCUS : cal. duplex : exterius polyphyllus . capſ. 5. locularis polyſperma .

I. *Syriacus* : foliis cuneiformi-ovatis : ſuperne inciſo dentatis , caule arboreo . Linn. s. p. p. 977. in horto R. P. colitur . Sic. *Marva arborea cu xiuri picciriddi a roſa* . †

I. *Mutabilis* : foliis cordato-quinquangularibus ab-

obſolete ſerratis, caule arboreo. Linn.s.p.p 977. colitur in hortis botanicis. Sic. *Roſa di la China*.

III. *Ficulneus*: foliis quinquefido-palmatis, caule aculeato, flor. pedunculatis. Linn. s. p.p.973. includitur in horto R P. †

IV. *Sabdariffa*: foliis ſerratis: inferioribus ovatis indiviſis: ſuperioribus 3 partitis, caule inermi, flor. ſeſſilibus. Linn.s.p. p. 978. videtur in horto R. P. †

V. *Manihot*: foliis palmato-digitatis 7.partitis. Linn. s. p. p. 980. apud botanicos hortos. †

VI. *Abelmoſchus*: foliis ſubpeltato-cordatis 7. angularibus ſerratis, hiſpidis. Linn. s. p. p 980. colitur in hortis botanicis. Sic. *Simenza di ambretta*. †

Phar. Abelmoſchi ſemina.
Qual. Ambroſiaca.
Vis. Exanthematica.
Uſus. Contagium, tinea, petechia.
Comp. o.

VII. *Eſculentus*; foliis 5.partito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. Linn. s. p. p. 980 colitur in hortis botanicis. †

VIII. *Trionum*: foliis 3.partitis inciſis, calycibus inflatis. Linn. s. p. p. 981. habetur in hortis botanicis. †

CLAS-

CLASSIS DECIMASETTIMA.

DIADELPHIA HEXANDRIA.

Due fratellanze , ſei ſtamine .

398. FUMARIA : cal.2.phyllus . cor. ringens. filam. 2. , membranacea , ſingula antheris tribus .

I. *Bulboſa* : caule ſimplici , bracteis longitudine florum . Linn. s. p. p. 983 in monte Buſambaræ , & in monte Maronis naſcitur . Sic. *Fumaria bulbuſa* , o *radiſcava* .

Phar. Ariſtolochiæ fabaceæ radix .
Qual. Amara , acris , ſequente debilior , exoleta , dubia .
Vis . Pellens , emmenagoga .
Uſus . Sarcoma .
Comp. o.

II. *Officinalis* : pericarpiis 1.ſpermis racemoſis, caule diffuſo . Linn. s. p. p. 984. ubique . Sic. *Fumaria* .

Phar. Fumariæ herba , conſerva , ſyrp. eſſent. extract. aqua .

Qual.

Qual. Inodora, amariſſima.

Vis. Balſamica, tonica, antacida, corroborans, pellens, viſceralis, eccoprotica.

Uſus. Scorbutus, cachexia, hypochondriaſis! melancholia, arthritis, podagra, ſcabies!

Comp. Conf. hamech.

III. *Enniaphylla*: foliis 3.ternatis, foliolis cordatis. Linn. s. p. p. 984. ſalit montes. Sic. *Fumaria muntagnuola*.

IV. *Spicata*: pericarpiis 3.ſpermis ſpicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. Linn. s. p. p. 985. ubique naſcitur. Sic. *Fumaria cu xiuri ncarnatu a buttuni*.

V. *Capnoides*: ſiliquis linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis. Linn. s. p. p. 984. colitur in ſolo H.R.P. Sic. *Fumaria cu xiuri giarni*.

Octandria, Otto ſtamine.

398. POLYGALA: cal. 5.phyllus: foliol. duobus alæformibus, coloratis. legumen obcordatum, 2.loculare.

I. *Vulgaris*: flor. criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. Linn. s. p. p. 986 ortum habet in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Poligala*.

II. *Amara*: foliis criſtatis racemoſis, caulibus erectiuſculis, foliis radicalibus obovatis majoribus.

 Linn.

Linn. s. p. p. 987. elegit vallem Divi Martini. Panor. Sic. *Poligala cu fogghi di vuſciu* .

III. *Monſpeliaca*: flor. criſtatis racemoſis, caule erecto, foliol. lanceolato linearibus acutis. Linn. s p. p. 987. ſeceſſit in receſſu S. M. a Jeſu. Panor. *allu sferru vecchiu* .

Decandria, dieci ſtamine .

399. SPARTIUM: ſtig. longitudinale, ſupra villoſum. filam. germini adhærentia, cal. deorſum productus.

I. *Iunceum*: ramis oppoſitis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. Linn. s. p. p. 995. habitat in monte Maronis. Sic. *Iniſtredda di Madunia* .

II. *Scorpius*: ramis ſpinoſis patentibus, foliis ovatis. Linn. s.p.p. 995. ubique. Sic. *Alaſtra cu fogghi larghi* .

III. *Scoparium*: foliis ternatis ſolitariiſque, ramis inermibus angulatis. Linn. s. p. p. 996. ubique. Sic. *Xiuri allegru, o Ineſtra* .

IV. *Spinoſum*: foliis ternatis, ramis angulatis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 997. ubique. Sic. *Alaſtra cu fogghi a tri a tri*. inique venditur pro ononide.

400. GENISTA: cal. 2. labiatus: vexillum, oblongum, a piſtillo ſtaminibuſque deorſum reflexum.

I. *Canarienſis*: foliis ternatis tomentoſis petiolatis

latis, ramis angulatis. Linn. s. p. p. 997. in H. R. P. conſpicitur.

Phar. Rhodii lignum recens, oleum ſtyllatitium.

Qual. Dura, ſubflaveſcens, tortuoſa, reſinoſa, fragrans, roſea.

Vis. Diuretica, ſudorifera.

Uſus. o.

Comp. Odoramenta, pulvis ſternutatorius balſamum apoplet.

II. *Tinctoria*: foliis lanceolatis glabris, ramis ſtriatis teretibus erectis. Linn. s. p. p. 998. in R. P. adeſt. †

Phar. Geniſtæ herba, ſal. flores, ſemina, radices.

Qual. Luteo tinctoria, inſipida, inodora.

Vis. Pellens, purgans.

Uſus. Hydrops.

Comp. o.

III. *Incana*: foliis ternatis ovatis acuminatis, ſtipulis ſetaceis, leguminibus hirſutis. Linn. s. p. p. 1005. colitur in H. R. P.

401. CROTALARIA: legumen pedicellatum turgidum.

I. *Juncea*: foliis ſimplicibus lanceolatis petiola-

to ſeſſilibus, caule ſtriato. Linn. s.p.p. 1004. colitur in horto R. P †

II. *Laburnifolia*: foliis ternatis ovatis acuminatis, ſtipulis nullis, leguminibus pedicellatis. Lin. s.p.p. 1005. in horto R. P.

402. ULEX: cal. 2.phyllus. legum. vix calice longius.

I. *Europæus*: foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis. Linn. s. p. p. 1005. colitur in H. R. P. †

403. ONONIS: cal. 5.partitus: laciniis linearibus. vexillum ſtriatum, legumen turgidum ſeſſile, filamenta cannata abſque fixura.

I. *Antiquorum*: floribus ſolitariis, foliolo majoribus, foliis inferioribus ternatis, ramis læviuſculis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1006. in monte Maronis & alibi naſcitur. Sic. *Reſtabovi*.

Phar. Ononis radix, herba, aqua.

Qual. Ingrata.

Vis. Diuretica! emmenagoga.

Uſus. Hydrocele, iſchuria, calculus, icterus, ſtomacace, febris hungarica.

Comp. Radices 5.aperientes minores.

II. *Spinoſa*: floribus racemis geminis, foliis ternatis: ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubvilloſis. Linn. s. p. p. 1006. in monte Etna floreſcit. Sic. *confuse*, abſque diſtinctione *Reſtabovi*.

III. *Repens*: caulibus diffuſis: ramis erectis, foiis

liis ſuperioribus ſolitariis, ſtipulis ovatis. Linn. s. p.p. 1006. in Oppido Divi Stephani, *allu ſegu di lu Liuni*, invenitur.

IV. *Alopecuroides*: ſpicis folioſis, foliis ſimplicibus ovatis obtuſis, ſtipulis dilatatis. Linn. s. p. p. 1008. in Oppido Miſilmeri ſecus vias. Sic. *Ononidi cu fogghi comu fava*, *e xiuri a ſpica*.

V. *Variegata*: ſtipulis bracteiſque dentatis, foliis ſimplicibus, floribus pedicellatis. Linn. s. p. p. 1008. in horto R. P. eſt.

VI. *Natrix*: pedunculis 1. floris ariſtatis, foliis ternatis ovatis, ſtipulis integerrimis. Linn. s. p. p. 1008. habitat in Civitate olim Hymeræ, *a xiumi grandi*.

VII. *Pinguis*: pedunculis 1. floris ariſtatis, foliis ternatis lanceolatis, ſtipulis integerrimis. Linn. s. p. p. 1009 includitur in valle Divi Martini Panormi. Sic. *Teriacaria*.

VIII. *Ornithopoides*: pedunculis bifloris ariſtatis, leguminibus linearibus cernuis. Linn. s. p. p. 1009. exulat uſque ad Promonthorium Pachini.

IX. *Rotundifolia*: fruticoſa, pedunculis 3. floris, calycibus 3. phyllo-bracteatis, foliis ternatis ſubrotundis. Liun. s. p. p. 1010. habitat in nemoribus Caroniæ.

X. *Reclinata*: pedunculis 1. floris muticis, fructibus cernuis, foliis ternatis ſubrotundis crenatis. Linn. s. p. p. 1011. naſcitur Panormi, *a ſferra cavaddu*.

XI.

XI. *Minutiſſima* : floribus ſeſſilibus lateralibus, foliis ternatis glabris, ſtipulis ſetaceis, calycibus ariſtis corolla longioribus. Linn. s. p. p. 1007. in Oppido S. Stephani, *alla vaddi di li Pruna*.

404. ANTHYLLIS : calyx ventricoſus. legumen ſubrotundum tectum.

I. *Tetraphylla* : herbacea, foliis quaterno pinnatis, floribus lateralibus, calycibus inflatis. Lin. s. p. p. 1011. ubique. Sic. *Trifogghiu veſſicariu*.

II. *Vulneraria* : herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. Linn. s. p. p. 1012. in monte Maronis. Sic. *Sudda caprina*.

III. *Barbajovis* : fruticoſa, foliis pinnatis æqualibus, floribus capitatis. Linn. s. p. p. 1013. colitur in hortis botanicis. Sic. *Barbajovi*.

405. LUPINUS : calyx 2.labiatus, antheræ 5. oblongæ 5.ſubrotundæ, legumen coriaceum.

I. *Perennis* : cal. alternis inappendiculatis : labio ſuperiore emarginato, inferiore integro. Linn.s.p.p.1014. in monte Maronis & alibi naſcitur. Sic. *Luppini ſarvaggi cu xiuri viulettu*.

II. *Albus* : calycibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro, inferiore tridentato. Linn. s. p. p. 1015. ſeritur à ruſticis. Sic. *Luppini*,

Phar. Lupini ſemina.
Qual. Sicca, amara, ingrata.
Vis. Flatulenta : anthelminthica.

Uſus.

Uſus. Parotis, ſcabies.

Comp. Farinæ 4. reſolventes: troch. myrrhæ.

III. *Anguſtifolius*: calycibus alternis appendiculatis; labio ſuperiore bipartito, inferiore integro. Linn. s. p. p. 1015. ubique. Sic. *Luppini cu fogghi ſtrittuliddi*.

IV. *Luteus*: calycibus verticillatis appendiculatis: labio ſuperiore bipartito, inferiore tridentato. Linn. s. p. p. 1015. indiſcriminatim ſeritur cum albo. Sic. *Luppini*.

406. PHASEOLUS: carina cum ſtaminibus ſtyloque ſpiraliter tortis.

I. *Vulgaris*: volubilis, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. Linn. s. p. p. 1016. ſeritur in hortis. Sic. *Faſoli*.

Phar. Phaſeoli ſemina.

Qual. Sicca, farinacea.

Vis. Nutriens, flatulenta, coſmetica.

Uſus. Nephritis.

Comp. o.

II. *Lunatus*: volubilis, leguminibus acinaciformibus ſublunatis lævibus. Linn. s. p. p. 1016. in horto R. P. commorat.

III. *Vexillatus*: volubilis, pedunculis petiolo craſſioribus capitatis, alis ſubſulcatis difformibus,

le-

leguminibus, linearibus ſtrictis. Linn. s. p. p. 1017. colitur in horto R. P.

IV. *Caracalla*: volubilis, vexillis, carinaque ſpiraliter convolutis. Linn. s. p. p. 1017. ornat floras. Sic. *Garagolu*.

V. *Nanus*: caule erectiuſculo lævi, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis compreſſis rugoſis. Linn. s. p. p. 1017. ſeritur. Sic. *Faſuleddu minuta*.

407. DOLICOS: vexillum baſi callis duobus.

I. *Lablab*: volubilis, leguminibus ovato-acinaciformibus, ſeminibus ovatis, hilo arcuato verſus alteram extremitatem. Linn. s. p. p. 1019. coliſtur in hortis botanicis, & fineſtris.

II. *Sinenſis*: volubilis, pedunculis multifloris erectis, leguminibus pendulis cylindricis toruloſis. Linn. s. p. p. 1018. in hortis botanicis.

III. *Minimus*: volubilis, leguminibus racemoſis compreſſis tetraſpermis, foliolis rhombeis. Linn. s. p. p. 1020. in horto R. P. includitur.

IV. *Biflorus*: caule perenni lævi, pedunculis bifloris, leguminibus erectis. Linn. s. p. p. 1023. in horto R. P. habetur.

408. GLYCINE: carina vexillum reflectens.

I. *Comoſa*: foliis ternatis hirſutis, racemis lateralibus. Linn. s. p. p. 1024. pertinet ad hortum R. P.

409. CLITORIA: vexillum amplum, alas obtegens corolla reſupinata.

I.

I. *Ternatea* : foliis pinnatis . Linn. s.p.p. 1025. adornat hortum R. P.

410. PISUM: ſtylus triangulus,ſupra carinatus, pubeſcens . calycis laciniæ ſuperiores duo breviores .

I. *Sativum* : petiolis teretibus , ſtipulis infernè rotundatis crenatis , pedunculis multifloris . Lin. s.p.p. 1026. ſeritur in hortis . Sic. *Piſeddi* .

Phar. Piſi femina .
Qual. Dulcis , ſicca , farinoſa .
Vis . Nutriens , flatulenta .
Uſus . o.
Comp. o.

II. *Ochrus* : petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis , pedunculis 1.floris . Linn. s. p. p. 1027. ubique . Sic. *Faſulazzi* .

411. OROBUS : ſtylus linearis. calyx baſi obtuſus : laciniis ſuperioribus profundioribus brevioribus .

I. *Anguſtifolius* : foliis bijugis enſiformibus , ſtipulis ſubulatis, caule ſimplici . Linn.s.p.p. 1028, inter ſegetes . Sic. *Faſoli ſarvaggi* .

II. *Niger* : caule ramoſo,foliis 6.jugis ovato-oblongis . Linn. s p.p. 1028. ubique inter ſegetes .

412. LATHYRUS : ſtylus planus , ſupra-villoſus , ſuperne latior . calyx laciniæ ſuperiores duo breviores .

II *Aphaca* : pedunculis 1.floris, cirrhis aphyllis, ſtipulis ſaggittato-cordatis Linn. s. p.p. 1029. ubique.

II. *Niſſolia* ; pedunculis 1.floris, foliis ſimplicibus, ſtipulatis ſubulatis. Linn.s.p.p.1029.colitur in hortis botanicis.

III. *Sativus* : pedunculis 1.floris, cirrhis diphyllis, tetraphyllisque, leguminibus ovatis compreſſis dorſo bimarginatis. Linn. s.p. p.1030.colitur in hortis botanicis. Sic. *Cicercula*.

IV. *Clymenum*: pedunculis bifloris, cirrhis polyphyllis, ſtipulis dentatis. Linn. s.p.p.1032.ubique. Sic. *Faſola ſarvaggia*.

V. *Cicera* : pedunculis 1.floris,cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compreſſis : dorſo canaliculatis. Linn s.p.p.1030. colitur in H.R.P. †

VI. *Hirſutus* : pedunculis 2.floris, cirrhis diphyllis, foliolis lineari-lanceolatis, leguminibus hirſutis ſeminibus ſcabris. Linn. s. p. p. 1032. colitur in horto R. P. Sic. *Faſola ſarvaggia piluſedda*.

VIII. *Odoratus* : pedunculis 2.floris, cirrhis diphyllis, foliis ovato-oblongis,leguminibus hirſutis. Linn. s. p. p. 1032. ubique in montuoſis.

IX. *Sylveſtris* : penduculis multifloris,cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus,internodiis membranaceis. Linn. s.p. p. 1033. ubique.

X. *Pratenſis* : pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis lanceolatis. Linn.s.p. p.1033.

p. 1033. Sic. *Faſola ſarvaggia .*

XI. *Latifolius*: pedunculis multifloris,cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis internodiis membranaceis . Linn. s.p.p. 1033. in aridis locis . Sic. *Sorti di faſulazza .*

413. VICIA : ſtigma latere interiore tranſverſè barbatum .

I. *Sylvatica* : pedunculis multifloris,foliolis ovalibus , ſtipulis denticulatis . Linn. s p. p.1035. inter ſegetes . Sic. *Viziu , o cuculiddi .*

II. *Sativa* : leguminibus ſeſſilibus ſubbinatis erectis , foliis retuſis , ſtipulis notatis . Linn. s. p. p. 1037. inter ſegetes . Sic. *Cuculiddi di frumentu .*

III. *Lathyroides* : leguminibus ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris , foliolis ſenis : inferioribus ſubcordatis . Linn. s.p.p. 1037. ſalit montes .

IV. *Sepium* : leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis , foliolis ovatis integerrimis : exterioribus decreſcentibus . Linn. s. p. p. 1038. ubique . Sic. *Viziu minutiddu .*

V: *Narbonenſis* : leguminibus ſubſeſſilibus ſubternatis erectis , foliolis ſenis ſubovatis , ſtipuliſque denticulatis . Linn. s. p. p. 1038 ſeritur in hortis . Sic. *Favetta , o favi ſtritti .*

VI.*Faba* : caule erecto , petiolis abſque cirrhis . Linn. s. p. p. 1039. ſeritur a ruſticis . Sic. *Fova .*

Phar. Fabæ flores , aqua , ſemina , farina , cineres , ſal .

Qual. Sicca, farinoſa. flos, fragrans.
Vis. Nutriens, flatulenta, coſmetica.
Uſus. Tumor glandularum.
Comp. Farinæ 4. reſolventes.

414. ERVUM: calyx 5. partitus longitudine corollæ.

I. *Lens*: pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis. Linn. s. p. p. 1039. ſeritur a ruſticis. Sic. *Linticchi*.

Phar. Lentium ſemina.
Qual. Farinacea, ſicca, inſipida.
Vis. Nutriens, flatulenta.
Uſus. Variola?
Comp. o.

II. *Tetraſpermum*: pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis, quaternis. Linn. s. p. p. 1039. ubique. Sic. *Sorti di viʒiu*.

III. *Hirſutum*: pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis. Linn. s. p. p. 1039. in montuoſis naſcitur. Sic. *Viʒiu cu vaineddi piluſi*.

IV. *Ervilia*: germinibus undato-plicatis, foliis impari pinnatis. Linn. s. p. p. 1040. colitur in horto R. P.

Phar. Ervi ſemina. Orobi farina.
Qual. Sicca, farinacea, ſubinſipida.

Vis.

Vis. Maturans.

Uſus. o.

Comp. Farinæ 4. reſolventes.

IV. *Solonienſe*: pedunculis ſubbifloris ariſtatis, petiolis acuminatis, foliolis obtuſis. Linn. s. p. p. 1040. colitur in horto R. P. †

415. CICER: cal. 5. partitus, longitudine corollæ: laciniis 4. ſuperioribus vexillo incumbentibus. legumen rhombeum, turgidum, 2. ſpermum.

I. *Arietinum*: foliolis ſerratis. Linn. s. p. p. 1040. ſeritur in hortis. Sic. *Ciciri*.

Phar. Ciceris ſemina, alba, rubra.

Qual. Sicca, farinacea, ſubnauſeoſa.

Vis. Nutriens, flatulenta, pellens, lithontriptica?

Uſus. Tumor glandularum.

Comp. Syr. altheæ.

416. CYTISUS: cal. 2. labiatus. legumen baſi attenuatum.

I. *Laburnum*: racemis ſimplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. Linn. s. p. p. 1041. colitur in hortis botanicis. Sic. *Arvulu grandi di azoiuru*.

II. *Seſſilifolius*: racemis erectis, calycibus bractea triplici, foliis floralibus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 1041. includitur in horto R. P.

III.

III. *Cajan*: racemis axillaribus erectis, foliolis ſublanceolatis tomentoſis, intermedio longius petiolato. Linn. s.p.p. 1041. in horto R. P. adeſt.

IV. *Auſtriacus*: floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, foliolis lanceolatis. Linn. s. p.p. 1042. colitur in horto R. P.

V. *Argenteus*: floribus ſubſeſſilibus, foliis tomentoſis, caulibus herbaceis, ſtipulis minutis. Linn. s. p.p. 1043. ſcandit montem Maronis. Sic. *Muddacchina*.

VI. *Hirſutus*: pedunculis ſimplicibus lateralibus, calycibus hirſutis. 3. fidis, ventricoſo-oblongis. Linn. s. p p. 1042. ubique in Sicilia. Sic. *Fraſca o moddacchina*.

VII. *Supinus*: floribus umbellatis terminalibus, ramis decumbentibus, foliis ovatis. Linn. s.p. p. 1042. in locis aſperis. Sic. *Moddacchina vera*.

417. ROBINIA: calyx 4. fidus. legumen gibbum, elongatum.

I. *Pſeud-acacia*: racemis pedicellis 1. floris, foliis impari-pinnatis, ſtipulis ſpinoſis. Linn. s. p.p. 1043. ornat hortum R. P. †

418. COLUTEA: cal. 5 fidus. legumen inflatum, baſi ſuberiori dehiſcens.

I. *Arboreſcens*: arborea, foliolis obcordatis. Linn. s. p. p. 1045. colitur in hortis botanicis. Sic. *Culutea*.

II. *Herbacea*: foliolis linearibus glabris. Linn. s. p. p. 1045. colitur in horto R. P.

III.

III. *Fruteſcens*: fruticoſa, foliolis ovato-oblongis. Linn. s. p. p. 1045. ſeritur in hortis botanicis. Sic. *Culutea*.

419. GLYCYRRHIZA: cal. bilabiatus. legumen ovatum, compreſſum.

I. *Echinata*: leguminibus echinatis, foliis ſtipulatis. Linn. s. p. p. 1046 colitur apud botanicos. Sic. *Ruculizia cu fruttu ſpinuſu*.

II. *Glabra*: leguminibus glabris, ſtipulis nullis. Linn. s. p. p. 1046. ubique. Sic. *Niculizia*, o *riculizia*.

Phar. Liquiritiæ radix. ſuccus inſpiſſatus, extractum, eſſentia, ſyrupus, baculi, trochiſci,

Qual. Mucilaginoſa, dulciſſima.

Vis. Edulcorans, incraſſans, expectorans, anthelminthica.

Uſus. Aſthma, Nephritis, ſtranguria, rheumatiſmus, tuſſis.

Comp. Syr.glycyrrhizæ. ſyr.altheæ; andromach.el.,diacathol.; ſpec.diatragacantha; loh.altheæ.

420. CORONILLA: cal. 2.labiatus: dentibus ſuperioribus connatis. vexillum vix alis longius. legumen iſthmis interceptum.

I. *Emerus*: fruticoſa, pedunculis ſub trifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus, caule angulato. Linn. s. p. p. 1046. propè conventum S. M. a Jeſu Panormi. Sic. *Sorti di Curlutea*. II.

II. *Valentina* : fruticoſa, foliis ſubnovenis, ſtipulis ſuborbiculatis. Linn. s. p. p. 1045. ſequitur antecedentem.

III. *Coronata* : fruticoſa, foliis novenis obovatis: foliolis internis cauli approximatis, ſtipulis oppoſiti-foliis bipartitis. Linn. s. p. p. 1047. in Civitate Politii.

IV. *Minima* : procumbens, foliis novenis ovatis, ſtipulis oppoſiti-foliis emarginatis, leguminibus angulatis nodoſis. Linn. s. p. p. 1048. in locis maritimis habitat.

V. *Securidaca* : herbacea, leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. Linn. s. p. p. 1048. ubique paſcit boves.

VI. *Varia* : herbacea, leguminibus erectis teretibus toroſis numeroſis, foliolis plurimis glabris. Linn. s. p. p. 1048. ubique. Sic. *Sorti di ſudda.*

VII. *Cretica* : herbacea, leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. Linn. s. p. p. 1048. ſcandit montes paſcit oves.

ORNITHOPUS : legumen articulatum, teres, arcuatum.

I. *Scorpiodes* : foliis ternatis ſubſeſſilibus, impari maximo. Linn. s. p. p. 1049. inter ſegetes. Sic. *Pedi d' oceddu.*

II. *Compreſſus* : foliis pinnatis, leguminibus compreſſis rugoſis. Linn. s. p. p. 1049. ubique.

421. HIPPOCREPIS : legumen compreſſum altera ſutera pluries emarginatum, curvum.

II I. *Uni-*

I. *Uniſiliqua* : leguminibus ſeſſilibus ſolitariis. Linn. s. p. p. 1049. in monte Galii Panormi. Sic. *Sferra cavaddu ad una guajana*.

II. *Multiſiliqua*: leguminibus pedunculatis confertis: margine altero lobatis. Linn. s. p. p. 1050. habitat in eo loco dicto *a Borripoſu*. Sic. *Sferra cavaddu cu multi frutti*:

III. *Comoſa* : leguminibus pedunculatis confertis arcuatis: margine exteriore repandis. Linn. s. p. p. 1050. in locis cretaceis naſcitur. Sic. *Sferra cavaddu cu fruttu a buttuni*.

422. SCORPIURUS: legumen iſthimis interceptum, revolutum, teres.

I. *Vermiculata* : pedunculis 1.floris, leguminibus tectis, undique ſquamis obtuſis. Linn. s. p. p. 1050. ubique. Sic. *Cuda di ſcurpiuni*.

II. *Sulcata* : pedunculis ſub 3.floris, leguminibus extorſum ſpinis diſtinctis acutis. Linn. s. p. p. 1050. ubique. Sic. *Oricchia di lepru*.

III. *Muricata* : pedunculis 2.floris, leguminibus extorſum obtusè aculeatis. Linn. s. p. p. 1050. ubique. Sic. *Oricchi di lebru cu fruttu ſpinuſu*.

IV. *Subvilloſa* : pedunculis ſubquadrifloris, leguminibus extorſum ſpinis confertis acutis. Lin. s. p. p. 1050. in locis craſſis. Sic. *Oricchia di lepru piluſa*.

423. HEDYSARUM: corollæ carinà tranſversè obtuſa. legumen articulis 1.ſpermis.

I. *Coronarium*: foliis pinnatis, leguminibus arti-

ticulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuſo. Linn. s. p. p. 1058. naſcitur ubique. Sic. *Sudda*.

II. *Caputgalli*: foliis pinnatis, leguminibus. 1. ſpermis: criſtatis aculeatis, petalis æqualibus, caule diffuſo. Linn. s. p. p. 1059. ſalit montes. Sic. *Sorti di vaſa pedi*.

III. *Onobrychis*: foliis pinnatis, leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus, caule elongato. Linn. s. s. p. 1059. naſcitur in monte Buſambarenſe.

IV. *Canadenſe*: foliis ſimplicibus ternatiſque, floribus raceinoſis. Linn. s. p. p. 1054. colitur in horto R. P. †

V. *Hamatum*: foliis ternatis nervoſis nudis, ſpicis ſeſſilibus, leguminibus diſpermis, obtectis acumine uncinatis. Linn. s. p. p 1056. colitur in horto R. P. Sic. *ugni di gatta*.

VI. *Gangeticum*: foliis ſimplicibus ovatis, acutis, baſi ſtipulatis. Linn. s. p. p. 1052. in horto R. P. †

VII. *Junceum*: foliis ternatis lanceolatis, leguminibus 1. articulatis rhombeis, pedunculis lateralibus ſubumbellatis. Linn. s. p. p. 1053. colitur in horto R. P.

424. ÆSCHYNOMENE; legumen articulis 1. ſpermis. calyx bilabiatus.

I. *Seſban*: caule herbaceo lævi, foliolis obtuſis, leguminibus cylindricis æqualibus. Linn. s. p. p. 1061. adornat R. H. P. †

II.

II. *Americana* : caule herbaceo hiſpido, foliolis acuminatis, leguminum articulis ſemicordatis, bracteis ciliatis. Linn. s. p. p. 1061. obſervatur in horto R. P. favente D. Tinæo. †

425. INDIGOFERA : Cor. carina utrinque denticulo.

I. *Tinctoria* : leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. Linn. s. p. p. 1062. eminet in horto R. P. Sic. *Erva di cui ſi fa l' indacu*. *Anil.* †

Phar. Indigo commune, optimum.
Qual. Succi fæculæ exſiccatæ cæruleæ, tinctoriæ.
Vis. Obſtruens! phthiriaca.
Uſus. Diarrhæa, lochia.
Comp. o.

426. GALEGA : cal. dentibus ſubulatis, ſubæqualibus. legumen ſtriis obliquis, ſem. interjectis.

I. *Officinalis* : legum. ſtrictis erectis, foliolis lanceolatis ſtriatis nudis. Linn s. p.p. 1062. colitur in hortis botanicis. Sic. *Aruta creparia*.

Phar. Galegæ herba.
Qual. Subaromatica.
Vis. Sudorifera?
Uſus. Peſtis? Petechia? Morſura?
Comp. o.

427. ASTRAGALUS : legumen 2.loculare, gibbum.

I. *Cicer* : cauleſcens proſtatus, leguminibus ſub globoſis inflatis mucronatis piloſis. Linn. s. p. p. 1067. includitur in horto R. P. †

II. *Hamoſus* : cauleſcens procumbens, leguminibus ſubulatis recurvatis glabris. Linn. s. p. p. 1068. ubique. Sic. *Stragula, o ugna di gatta*.

III. *Bœticus* : caulefcens procumbens, ſpicis pedunculatis, leguminibus prismaticis rectis triquetris apice uncinatis. Linn. s. p. p. 1068. in montuoſis. Sic. *Stragula cu xiuri ruſſi, e guajani a tri facci*.

IV. *Seſameus* : caulefcens diffuſus, capitulis ſubſeſſilibus lateralibus, leguminibus erectis ſubulatis acumine reflexis. Linn. s. p. p. 1058. in Civitate Caltaniſſettæ naſcitur. Sic. *Chierchiaru*.

V. *Contortuplicatus* : caulefcens procumbens, leguminibus contortuplicatis canaliculatis villoſis. Linn. s. p. p. 1068. colitur in horto R. P. †

VI. *Trimeſtris* : ſubacaulis, ſcapis ſubbifloris, leguminibus hamatis ſubulatis bicarinatis. Linn. s. p. p. 1073. oritur in horto R. P.

VII. *Tragacantha* : caule arboreſcente petiolis ſpineſcentibus. Linn. s. p. p. 1063. hortum habet in monte Maronis, & Ætnæ. Sic. *Erva chi fa la gumma draganti*.

Phar. Tragacanthæ gummi album, nigrum.

Qual.

Qual. Mucilaginoſa.

Vis. Inviſcans, nutriens, lubricans.

Uſus. Tuſſis, raucedo, nephritis, ſtranguria, colica.

Comp. Species diatragacantha; rotulæ diatragacantha, troch. alhandali; troch. alkekengi.

VIII. *Depreſſus*: acaulis, ſcapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis ſubemarginatis nudis. Linn. s. p. p. 1073. colitur in horto R. P. †

IX. *Microphyllus*: cauleſcens erecto-patulus, foliolis ovalibus, calycibus tumidiuſculis, leguminibus ſubrotundis. Linn. s. p. p. 1067. obſervatur in ſolo H. R. P. †

X. *Capitatus*: cauleſcens, capitulis globoſis: pedunc. longiſſimis, foliolis emarginatis. Linn. s. p. p. 1065. adornat H. R P. †

XI. *Galegiformis*: cauleſcens ſtrictus glaber, flor. racemolis pendulis, legumin. triquetris utrinque mucronatis. Linn. s. p. p. 1066. ornat hortum R. P. †

428. PSORALEA: calyx puntis calloſis adſperſus, longitudine leguminis 1. ſpermi.

I. *Pinnata*: foliis pinnatis linearibus, floribus axillaribus. Linn. s p. p. 1074. colitur in horto R. P. †

II. *Americana*: folis omnibus ternatis ovato-lanceolatis, ſpicis pedunculatis. Linn. s. p. p. 1075. in horto R. P. adeſt.

III.

III. *Bituminoſa* : foliis omnibus ternatis, pedunculis capitatis. Linn. s. p. p. 1075. ubique. Sic. *Trifoghiu bituminuſu*.

IV. *Axillaris* : foliis ternatis: foliolis lanceolatis, pedunculis axillaribus 1. floris. Linn. s. p. p. 1075. adornat ſolum H. R. P. †

V. *Corilifolia* : foliis ſimplicibus ovatis. Linn. s. p. p. 1075. gloria eſt H. R. P. †

429. TRIFOLIUM : flores ſubcapitati. legumen vix calyce longius, non dehiſcens, deciduum.

Meliloti, leguminibus nudis polyſpermis.

I. *M. Cærulea* : ſpicis oblongis leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto. Linn. s. p. p. 1077. colitur in hortis botanicis. Sic. *Melilotu cu xiuri turchini*.

II. *M Officinalis* : leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto. Linn. s. p. p. 1078. colitur in hortis botanicis. Sic. *Melilotu*.

Phar. Meliloti albi flores, herba.
Citrini flores, femina.
Qual. Fragrans, mucilaginoſa.
Vis. Reſolvens, emolliens, lubricans.
Uſus. Dyſuria, leucorrhæa.
Comp. Emplaſ. meliloti.

III. *M.Meſſanenſe* : legum. racemoſis nudis mono-

no-

noſpermis, arcuato-ſtriatis, caule erecto. Linn. mant. p. 275. in ſola civitate Meſſanæ oritur. *

IV. *M. Italica*: leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis obtuſis, caule erecto, foliis integris. Linn. s. p. p. 1078. inter ſegetes. Sic. *Treu.*

Lotoidea, leguminibus tectis, polyſpermis.

V. *Lupinaſter*: capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. Linn. s. p. p. 1079. oritur in ſiccis, & montuoſis locis.

VI. *Strictum*: capitulis ſubrotundis, leguminibus diſpermis, caule patulo, foliis ſerrulatis, ſtipulis rhombeis. Linn. s. p. p. 1079. hortum habet in monte Cham. Sic. *Trifogliu cu xiuri ruſſu.*

VII. *Repens*: capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. Linn. s. p. p. 1080. ubique. *Trifogliu.*

Phar. Trifolii albi flores.
Qual. Suaveolens.
Vis. o.
Uſus. Arthritis.
Comp. o.

Lagopoda, calycibus villoſis.

VIII. *Subterraneum*: capitulis villoſis 5-floris, involucro centrali reflexo rigido. fructum obvol-
ven-

vente. Linn. s. p. p. 1080. includitur in horto R. P †

IX *Cherleri*: capitulis villoſis hemiſphericis terminalibus bractea ſubcalyculatis, calycibus omnibus fertilibus. Linn. s. p. p. 1081. habitat Ucriæ inter ſegetes. Sic. *Trifogiu cu xiuri giarni graziuſi rizzuliddi*.

X. *Rubens*: ſpicis villoſis longis, corollis 1.petalis, caule erecto, foliis ſerrulatis. Linn. s. p. p. 1081. ortum habet propè templum Sancti Spiritus Panormi, & alibi. Sic. *Lagopu cu xiuri ruſſu a ſpica*.

XI. *Pratenſe*: ſpicis ſubvilloſis cinctis, ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis 1.petalis. Linn. s. p. p. 1082, ubique. Sic. *Trifoghiu*.

XII. *Incarnatum*: ſpicis villoſis oblongis obtuſis aphyllis, foliolis ſubrotundis. Linn. s. p. p. 1083 involvitur cum gramineis. Sic. *Trifoghiu cu ſpica lunga*.

XIII. *Anguſtifolium*: ſpicis villoſis conico oblongis, dentibus calycinis ſetaceis ſubæqualibus, foliolis linearibus. Linn. s. p.p. 1083. naſcitur inter ſegetes. Sic. *Trifoghiu cu ſogghi longhi ſtritti*.

XIV. *Arvenſe*: ſpicis villoſis ovalibus, dentibus calycinis ſetaceis æqualibus, Linn. s.p.p. 1083. oritur ubique. Sic. *Trifoghiu cu xiuri a buttuni lunguliddi*.

XV. *Stellatum*: ſpicis piloſis, calycibus patentibus, caule diffuſo: foliolis obcordatis. Linn. s.

p.p.

p. p. 1083. in Oppido Bagariæ. Sic. *Trifoghiu cu xiuri a ſtiddi*.

Veſicaria, calycibus inflatis ventricoſis.

XVI. *Spumoſum*: ſpicis ovatis, calycibus inflatis glabris 5.dentatis, involucris univerſalibus pentaphyllis. Linn. s. p p. 1085. in locis argilloſis. Sic. *Trifoghiu cu xiuri a buttuni*.

XVII. *Fragiferum*: capitulis ſubrotundis, calycibus inflatis, 2.dentatis reflexis, caulibus repentibus. Linn. s. p .p. 1086. ubique. Sic. *Trifoghiu cu fruttu comu frauli*.

XVIII. *Agrarium*: ſpicis ovalibus imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto. Linn. s. p. p. 1087. inter ſegetes. Sic. *Trifoghiu cu xiuri giarni rizzuliddi*.

XIX. *Suffocatum*: acaule exſcapum, florib. ſub. ſeſſilibus radicalibus. Linn. mant. 276. in ſola Sicilia naſcitur. *

430. LOTUS: legumen cylindricum, ſtrictum. alæ ſurſum longitudinaliter conniventes. cal. tubuloſus.

I. *Maritimus*: leguminibus ſolitariis membranaceo, 4. angulis, foliis glabris, bracteis lanceolatis. Linn. s. p. p. 1089. in locis maritimis.

II. *Siliquoſus*: leguminibus ſolitariis membranaceo 4. angulis, caulibus procumbentibus, foliis ſubtus pubeſcentibus. Linn. s. p. p. 1089. in pra-

tis ſubhumidis naſcitur . Sic. *Tauletti di trifoghiu* .

III. *Tetragonolobus* ; leguminibus ſolitariis , membranaceo-4.angulis , bracteis ovatis . Linn. s.p. p. 1089. prope receſſum S. M. de Jeſu Panormi naſcitur . Sic. *Trifoghiu cu xiuri grandi incarnatu* . *

IV. *Jacobæus* : leguminibus ſubternatis , caule herbaceo erecto , foliolis linearibus . Linn. s. p. p. 1091. in horto R. P. adeſt .

V *Creticus* : leguminibus ſubternatis , caule ſuffruticoſo , foliis ſericeis nitidis . Linn. s. p. p. 1091. colitur in horto R. P. †

VI. *Rectus* : capitulis ſubgloboſis, caule erecto, leguminibus rectis glabris . Linn. s. p.p. 1092. habitat in monte Pachino . *

VII. *Corniculatus* : capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus , leguminibus cylindricis patentibus . Linn. s. p. p 1092. ſitit aquas . Sic. *Trifoghiu di vutti d' acqua , o di xiumi* .

VIII. *Edulis* : leguminibus ſubſolitariis gibis incurvis . Linn. s.p.p. 1090. ubique . Sic. *Curnicchia , o cirazzuni* .

431. TRIGONELLA : vexillum & alæ ſubæquales patentes , forma corollæ tripetalæ .

I. *Corniculata* : leguminibus pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis , pedunculo longo ſubſpinoſo , caule erecto . Linn. s. p. p. 1094. naſcitur in Civitate Plazzæ , & alibi . Sic.*Melilotu di Chiazza* .

II.

II. *Hamoſa* : leguminibus pedunculatis racemoſis declinatis hamoſis teretibus, pedunculis communibus ſpinoſis folio longioribus. Linn. s. p. p. 1094. colitur in horto R. P.

III. *Fænumgræcum* : leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. Linn. s. p. p. 1095. colitur in hortis botanitis. Sic. *Fenu grecu*.

Phar. Fænu-græci ſemina, oleum eſpreſ.
Qual. Fragrans, mucilaginoſa.
Vis. Emolliens, inviſcans, lubricans.
Uſus. Ophthalmia, dyſenteria, dyarrhœa.
Comp. Emplaſt. meliloti; empl. diachyl. ſimp.; empl. diachyl. comp.; ung. altheæ; loh. ſanum; ſyr. praſii; enemata, hippiatris.

432. MEDICAGO : legumen compreſſum, cochleatum. carina corollæ a vexillo deflectens.

I. *Radiata* : leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. Linn. s.p.p. 1096. ubique Sic. *Panareddi cu fruttu di lunaria*.

II. *Falcata* : pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. Linn. s. p. p. 1096. ubique. Sic. *Sirr intini*.

III. *Marina* : p edunculis racemoſis, leguminibu cochleatis ſpinoſis, caule procumbente tomentoſo. Linn.s.p.p. 1099. in lictoribus maris naſcitur. Sic. *Panareddi di ripi di mari*. hujus generis plan-

ctarum reperiuntur tot aliæ, & quia reducuntur ad meras varietates omicto.

CLASSIS DECIMAOCTAVA.

POLYADELPHIA ICOSANDRIA.

Più fratellanze, da 13. ſino a 20. ſtamine.

433. CITRUS: calyx 5.dentatus. corolla 5. petala, ſtamina 20. in cylindrum paſſim connata. piſtillum unum, bacca locularis, pulpa vexicularis.

I. *Medica*: petiolis linearibus. Linn. s. p. p. 1100. ubique. Sic. *Citru*.

2.*B.Limon*: vulgaris. Sic. *Lumiuni*.

Phar. Citri flavedo, eſſentia de Cedro. cortex conditus: eſſentia, aqua, ſal. oleum. caro condita, ſuccus, conſerva, ſyr: ſemina, flores.

Qual. Flava, aromatica, odorata, veſiculis oleoſis. caro alba obſtipans. tonica, pulpa acida, ſem. amara, fl. fragrans, trita optima.

Vis. Flava, cardiaca, pellens, ſtomachica; pul. refrigerans, attenuans, diuretica, ſem. anthelminthica; fl. analeptica.

Uſus. Pulp. putridi. phlogiſtici, ſitis, ſcorbutus, raucedo: ſuccus cum aqua maris miſtus unc. 2. pro gonorrhæa! *Comp.*

Comp. Acetum prophyl.

2. *B.Malus* : limonia acida.

Phar. Limoniorum ſuccus.
Qual. Citro acidior.
Vis. Citro magis refrigerans.
Uſus. Calculus? gonorrhæa!
Comp. o.

II. *Aurantium*: petiolis alatis. Linn. s. p. p. 1100. ubique. Sic. *Aranci di manciari, e di Portugallu*.

Phar. Naphæ (flores) conditæ, conſerva, aqua, ſpiritus. Aurantiorum cortex conditus. ſyr. eſſentia, aqua, ſal. oleum, flavedo.
Qual. Amara: naphæ fragrans.
Vis. Corroborans, anthelminthica, pellens: naphæ analeptica,
Uſus. Hypochondriaſis, iſchuria, ſcorbutus; emorrhagia uteri.
Comp. o.

Polyandria, molte ſtamine.

434. HYPERICUM: calyx 5.partitus inferus, corolla 5.petala, ſtyli 1. 3. ſive 5. capſ. locularis.
I. *Androſæmum*: floribus trigynis, pericarpiis bac-

baccatis, caule fruticoſo ancipiti. Linn. s. p. p. 1103. in humidis oritur. Sic. *Piricò cu truncu a dui taghi*.

II. *Hircinum*: floribus trigynis, ſtaminibus cor. longioribus, caule fruticoſo ancipiti. Linn. s. p. p. 1103. hortum habet in fluminibus. Sic. *Erva bicchigna, o Siciliana*. *

III. *Quadrangulum*: flloribus trigynis, caule quadrato herbaceo. Linn. s. p. p. 1104. in pratis humidis floret. Sic. *Piricò, o ſciru*.

IV. *Perforatum*: floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis perlucido-punctatis. Linn. s. p. p. 1105. ubique. Sic. *Piricò, o erva di S. Giuvanni*.

Phar. Hyperici herba, aqua, flores, tinctura, oleum ſemina.

Qual. Balſamica, ſuaveolens.

Vis. Vulneraria! reſolvens, anthelminthica!

Uſus. Hæmoptiſis, hæmaturia, hypochondriaſis.

Comp. o.

V. *Humiſuſum*: floribus trigynis axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris. Linn. s. p. p. 1105. in montuoſis: hæc planta equivocè venditur pro perforato.

VI. *Montanum*: floribus trigynis, calycibus ſerrato-glandulosis, caule tereti erecto glabro, fo-

foliis ovatis . Linn. s. p. p. 1105. naſcitur prope Conventum S.M. a Jeſu Panormi . Sic. *Piricò ad arvuliddu .*

VII. *Tomentoſum* : floribus trigynis , calycibus ſerrato-glandulofis, foliis ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis , caulibus proſtratis . Linn. s. p. p. 1106. in ſiccis locis . Sic. *Piricò cu fogghi piluſeddi , e ſarmenti , chi ſtriſcianu pri terra .*

VIII. *Criſpum* : floribus trigynis , foliis ſeſſilibus lanceolatis, baſi undato dentatis , caule tereti. Linn. mant. 106. Sic. *Piricò cu fogghi rizzuliddi .*

CLASSIS DECIMANONA .

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS , SEMIFLOSCULOSI .

Generazione comune , i floſculi tutti fecondi , e fruttiferi con corolletta a lingua .

435. GEROPOGON : recept. paleaceum . pappus 5.ariſtatus radii . calyx ſimplex plumoſus diſci .

I. *Glabrum* : foliis glabris . Linn. s. p.p. 1109. colitur in horto R. P. Sic. *Sorti di varva di beccu.*

436. TRAGOPOGON : recept. nudum , pappus plumoſus . calyx ſimplex .

I. *Pratenſe* : calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. Linn. s. p. p. 1109. in valle Divi Martini & alibi. Sic. *Latti d' oceddi, o varva di beccu* .

Phar. Barbæ hirci radix.
Qual. Lacteſcens, dulcis.
Vis. Nutriens.
Uſus. Tuſſis, ſtranguria.
Comp. o.

II. *Porrifolium* : calycibus corollæ radio ſexquilongioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſupernè increſſatis. Linn. s. p. p. 1110. in montuoſis locis. Sic. *Varva di beccu cu xiuri ruſſu* .

III. *Dalecampii* : calyc. 1. phyllis corolla brevioribus inermibus, foliis runcinatis, Linn s. p. p. 1110. propè Conventum S. M. a Jeſu Pan. abundat. Sic. *Scurſunera cu xiuri duppiu, e giarnu* .

IV. *Picroides* : calyc. 1. phyllis corolla brevioribus aculeatis, foliis runcinatis denticulatis. Lin. s. p. p. 1111. ubique. Sic. *Cardiddazza ſpinuſa* .

437. SCORZONERA : recept. nudum. pappus plumoſus : cal. imbricatus ſquamis margine membranaceis.

I. *Humilis* : caule ſubnudo unifloro, foliis lato lanceolatis nervoſis planis. Linn. s. p. p. 1112. habitat in valle Divi Martini Panormi & alibi. Sic. *Scurſunera* .

Phar.

Phar. Scorzoneræ radix,condita, aqua,ſemina.
Qual. Amaricans, lacteſcens.
Vis. Alexiteria?
Uſus. Morſura? Venenum?
Comp. Decocta.

II. *Hyſpanica*: caule ramoſo, foliis amplexicaulibus integris ſerratis. Linn. s. p. p. 1112. in valle Divi Martini. Sic. *Viperaria*.

III. *Laciniata*: foliis linearibus dentatis acutis, caule recto: ſquamis calycinis patulo-mucronatis. Linn. s. p. p. 1114. ubique. Sic. *Scurſunera, ſfardata*.

IV. *Purpurea*: foliis lineari-ſubulatis integris planis, pedunculis cylindricis. Linn. s.p.p. 1112. Oppido Divi Stephani, *alla Finucchiara*. Sic. *Scurſunera cu xiuri ruſſu*.

V. *Reſedifolia*: foliis obtusè dentatis, caule divaricato, calycum apicibus tomentoſis. Linn. s. p. p. 1112. in Oppido Divi Stephani, a Melia. Sic. *Scurſunera cu fogghi longghi chi ſi dividinu in lobi*.

438. PICRIS: recept. nudum. cal. calyculatus. pappus plumoſus. ſem. tranſverſim ſulcata.

I. *Echiodes*: perianthiis exterioribus 5.phyllis, interiore ariſtato majore. Linn. s. p. p. 1114. ubique. Sic. *Aſpiredda*.

II. *Hieracioides*: perianthiis laxis, foliis integris. Linn. s. p. p. 1115. in valle Divi Martini

Panormi Sic. *Aſpiredda cu truncu longu, e fogghi a lingua*.

III. *Aſplenoides*: foliis pinnatifidis: lobis alternis rotundatis. Linn. s. p. p. 1115. in horto R. P. adeſt.

439. SONCHUS: recept. nudum. calyx imbricatus ventricoſus. pappus piloſus.

I. *Paluſtris*: pedunculis calycibuſque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi ſagittatis. Linn. s. p. p. 1116. in locis humidis. Sic. *Cicerbita*.

II. *Maritimus*: pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indiviſis retorſum argutè dentatis. Linn. s. p. p. 1116. ubique. Sic. *Atti lebra*.

III. *Arvenſis*: pedunculis calycibuſque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. Linn. s. p. p. 1116. ubique. Sic. *Cardedda*.

IV. *Oleraceus*: pedunculis tomentoſis, calycibus glabris. Linn. s. p. p. 1116. ubique. Sic. *Cardedda di mura*.

Phar. Sonci herba,

Qual. Subamara, aquoſa, lacteſcens.

Vis. Refrigerans, humectans, diluens, ſaponacea.

Uſus. Febres flogiſticæ, putridæ, ſitis, æſtus.

Comp. o.

V.

V. *Tenerrimus*: pedunculis tomentoſis, calycibus piloſis. Linn. s. p. p. 1117. adhæret muris. Sic. *Cardedda di mura cu fogghi picciuli ſtrazzati*.

VI. *Chondrilloides*: foliis lyratis: caulinis amplexicaulibus, pedunculis longis unifloris. ubique Sic. *Attilebra di campagna*. hæc planta non dum deſcripta a Linneo.

440. LACTUCA: recept. nudum. cal. imbricatus, cylindricus, margine merabranaceo. pappus ſimplex, ſtipitatus.

I. *Sativa*: foliis rotundatis, caule corymboſo. Linn. s. p. p. 1118. ſeritur in hortis. Sic. *Lattuchi*.

Phar. Lactucæ herba, condita hiſpanica, aqua, ſemina.

Qual. Aquoſa, oleracea, lacteſcens.

Vis. Diluens, humectans, lactifera, paregorica, antivenerea.

Uſus. Hypochondriaſis, ſatyriaſis.

Comp. Ung. populeum.

II. *Scariola*: foliis verticalibus carina aculeatis. Linn. s. p. p. 1119. ubique in montuoſis. Sic. *Lattuca Sarvaggia*.

III. *Viroſa*: foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. Linn. s. p. 1119. ubique naſcitur. Sic. *Lattuca ſpinuſa*.

441. CHONDRILLA: recept. nudum. cal. calyculatus. pappus ſimplex ſtipitatus. floſculi multiplici ſerie.

I. *Juncea* : p Linn. ſ. p. p. 1120. in valle Divi Martini Pan. oritur.

442. PRENANTHES : recept. nudum. cal. calyculatus. pappus ſimplex ſubſeſſilis. floſculi ſimplici ſerie.

I. *Tenuifolia* : foliis linearibus integerrimis. Linn s. p p. 1120. naſcitur in montibus Maronis & Ætnæ.

II. *Purpurea* : floſculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis Linn. s. p. p. 1121. in valle Divi Martini Panormi includitur. Sic. *Cardedda di Muntagna cu xiuri ruſſi*.

III. *Muralis* : floſculis quinis, foliis runcinatis. Linn. s. p. p. 1121. ubique.

IV. *Chondrilloides* : floſculis denis, cal. ottofidis. foliis lanciolatis: radicalibus indiviſis ſubdentatis. Linn. s. p. p. 1121. ubique naſcitur. Sic. *Hieraciu picciriddu*.

443. LEONTODON : recept. nudum. cal. imbricatus ſquamis laxiuſculis. pappus plumoſus.

I. *Taraxacum* : calyce infernè reflexo, foliis runcinatis denticulatis lævibus. Linn s. p p. 1122. in paſcuis hortum habet. Sic. *Denti di Liuni*, *o erva di pirnici*.

Phar. Taraxaci radix, herba, aqua.
Qual. Aquoſo-amaricans, oleracea, lacteſcens.
Vis. Saponacea, diluens, humectans, diretica!
Uſus. Hypochondriaſis, icterus!
Comp. o. II.

II. *Aureum* : foliis runcinatis, ſcapo ſubunifolio, calyce hiſpido. Linn. s. p. p. 1122. in monte Maronis floret. Sic. *Denti di Liuni cu xiuri giarnu*.

III. *Bulboſum* : foliis oblongo-ovatis ſubdentatis glabris, calyce lævi, ſcapo ſupernè hirto. Linn. s. p. p. 1122. in olivetis abundat. Sic. *Latti d' oceddi, o emorroidali*.

IV. *Autumnale*: caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. Linn. s p. p. 1123. Panormi videtur, *alla foſſa di la Galofara*.

V. *Tuberoſum* : foliis runcinatis ſcabris, calyce hirto. Linn. s. p. p. 1123. propè Conventum S. M. a Jeſu Panormi. Sic. *Jeraciu cu radichi di ranunculu*.

444. HIERACIUM : recept. nudum. cal. imbricatus, ovatus. pappus ſimplex, ſeſſilis.

I. *Piloſella* : foliis integerrimis ovatis, ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. Linn. s. p. p. 1125. in Oppido Burgii & alibi. Sic. *Piluſedda*.

Phar. Auriculæ muris herba.
Qual. Amara, lacteſcens.
Vis. Adſtringens, vulneraria.
Uſus. Hernia, diarrhæa, ſcabies, herpes; ſucc.
Comp. o

II.

II. *Cymoſum*: foliis lanceolatis integris piloſis; ſcapo ſubnudo baſi piloſo, floribus ſubumbellatis. Linn. s. p. p. 1126. pertinet ad hortum R. P. †

III. *Porrifolium*: caule ramoſo folioſo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis. Linn. s. p. p. 1128. ubique ſalit montes.

IV. *Murorum*: caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis; caulino minori. Linn. s. p. p. 1128. ubique, & precipuè in Civitate Nicoſiæ.

V. *Villoſum*: caule ramoſo folioſo, foliis hirtis: radicalibus lanceolato-ovatis dentatis: caulinis amplexi caulibus cordatis. Linn. s. p. p. 1130. ubique. Sic. *Jieracciu cu fogghi bianchacci*.

VI. *Kalmii*: caule erecto multifloro, foliis lanceolatis dentatis, pedenculis tomentoſis. Linn. s. p. p. 1130. commorat in horto R. P. †

VII. *Præmorſum*: foliis ovatis ſubdentatis, ſcapo nudo racemoſo, floribus ſuperioribus primoribus. Linn. s. p. p. 1126. ubique reperitur. Sic. *Cardedda ſalicari cu fogghi vranculiddi*.

445. CRISPIS: recept. nudum. cal. calyculatus ſquamis deciduis: pappus plumoſus, ſtipitatus.

I. *Pygmæa*: foliis ovatis integris villoſis petiolatis, caule procumbente. Linn. s. p. p. 1131. in valle Divi Martini Panormi.

II. *Burſifolia*: foliis pinnatifidis crenatis, ſcapo nudo paucifloro. Linn. s. p. p. 1131. naſcitur in ſola Sicilia.

III. *Barbata*: involucris calyce longioribus: ſqua-

ſquamis ſetaceis ſparſis . Linn. s. p. p. 1131. habitat Meſſanæ in maritimis locis .

IV. *Fœtida* : foliis runcinato-pinnatis hirtis , petiolis dentatis . Linn. s. s. p. 1133. in Monte Maronis & alibi .

V. *Dioſcoridis* : foliis radicalibus runcinatis , caulinis haſtatis . calycibus ſubtomentoſis . Linn. s. p. p. 1133. in Oppido Ucriæ . *allu Caſteddu* , oritur . Sic. *Cardiddazza* .

VI. *Virens* : foliis runcinatis glabris amplexicaulibus , calycibus ſubtomentoſis . Linn. s. p. p. 1135. amplectitur campos .

VII. *Pulchra* : foliis ſagittatis dentatis , caule paniculato , calycibus pyramidatis glabris . Linn. s. p. p. 1134. in monte Bulammarenſe oritur .

VIII. *Rubra*: foliis amplexi-caulibus lyrato-runcinatis . Linn. s. p. p. 1132. in horto R. P. †

IX *Alpina* : foliis amplexi-caulibus oblongis acuminatis : inferioribus supernè ; ſummis inferne denticulatis . Linn.s. p. p. 1134. oritur in Monte Maronis , *alla ſerra di li Danii* .

X. *Tectorum* : foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus lævibus: inferioribus dentatis , caule glabro . Linn. s. p. p. 1135. in Oppido Caſtriboni , *a San Gughermu* habitat .

XI. *Veſicaria* : involucris ovatis concavis obtuſis patentibus . Linn. s. p. p. 1132. in monte Cham-reperitur . Sic. *Cicoria veſſicaria* .

XII. *Aſpera* : fol. dentatis : inferioribus ovatis au-

auriculatis, ſuper. ſagittatis,caule ſetis rigidis ſparſis. Linn. s. p. p. 1132. ubique reperitur. Sic. *Jiraciu cu xiuri dintra gi arnu, e fora ruſſu.*

XIII. *Aſpera*: foliis d entatis: inferioribus ovatis auriculatis: ſuperioribus ſagittatis, caule ſetis rigidis ſparſis. Linn. s. p. p. 1132. ubique naſcitur. Sic. *Jiraciu cu fogghi di cicoria.*

446. ANDRYALA: recept. villoſum: pappus piloſus, cal. ſubæqualis rotundatus.

I. *Integrifolia*: foliis integris ovato-oblongis tomentoſis. Linn. s. p. p. 1136. in monte Maronis, *allu paſſu di la Vutti*: ortum ducit.

II. *Sinuata*: foliis runcinatis. Linn.s.p.p.1137 in valle Divi Martini Panormi commorat.

III. *Lanata*: foliis oblongo-ovatis ſub dentatis lanatis, pedunculis ramoſis. Linn. s. p. p. 1137. in monte *Barraù* aſconditur.

447. HYOSERIS: recept. nudum. cal. ſubæqualis. pappus piloſus, vel obſoletus.

I. *Fœtida*: ſcapis ſimpliciſſimis unifloris, foliis pinnatifidis, ſeminibus nudis. Linn. s. p. p. 1137. in Oppido Miſilmeri habetur. Sic. *Erva di pirnici fitenti.*

II. *Scabra*: ſcapo ſimpli ciſſimo 1.floro, foliis ſcabris, ſeminibus pappoſis. Linn. s. p. p. 1138. ubique.

III. *Minima*: caule diviſo nudo, pedunculis incraſſatis. Linn. s. p. p. 1138. ubique.

IV. *Hedypnois*: fructibus ovatis glabris, caule ra-

ramoſo. Linn. s. p. p. 1138. naſcitur propè Panormum, *alla foſſa di la Galoſara*. Sic. *Cicoria cu xiuri giarnu picciriddu*.

V. *Rhagadioloides*: fructibus ovatis piloſis, caule ramoſo. Linn. s. p. p. 1139. in locis apricis. Sic. *Jiraciu cu fruttu tundu*.

448. SERIOLA: recept. paleaceum: pappus ſubpiloſus. cal. ſimplex.

I. *Æthnenſis*: hiſpida, foliis obovatis ſubdentatis. Linn. s.p. p. 1139. habitat in ſola Sicilia in monte Ætna.

II. *Urens*: caule ramoſo, foliis dentatis. Linn. s. p. p. 1139. oritur in monte Maronis & alibi.

449. HYPOCHÆRIS: recept. paleaceum. cal. ſubimbricatus. pappus plumoſus.

I. *Maculata*: caule ſubnudo: ramo ſolitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. Linn. s. p. p. 1140. in Oppido Marinei oritur.

II. *Glabra*: calycibus oblongis imbricatis, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis. Linn. s. p. p. 1140. in monte Ætna.

III. *Radicata*: foliis runcinatis obtuſis ſcabris, caule ramoſo nudo lævi, pedunculis ſquamoſis. Linn. s.p.p. 1140. propè Panormum, *alla foſſa di la Galoſara*.

450. LAPSANA: recept. nudum. cal. calyculatus: ſquamis integris interioribus canaliculatis.

I. *Communis*: calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. Linn. s. p.p. 1141

 or-

ornat hortos botanicos.

II. *Zacintha*: calycibus fructus toruloſis depreſſis obtuſis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 1141. ubique. Sic. *Virrucaria*.

III. *Stellata*: calycibus fructus undique patentibus: radiis ſubulatis, foliis caulinis lanceolatis indiviſis. Linn. s. p. p. 1141. ibique. Sic. *Denti di Liuni*.

IV. *Rhagadiolus* calycibus fructus undique patentibus: radiis ſubulatis, foliis lyratis. Linn. s. p. p. 1141. inhæret muris. Sic. *Denti di Liuni, chi naſci a li Mura*.

451. CATANANCHE: recept. paleaceum. pappus 5. ariſtatus. cal. inbricatus ſcarioſus.

I *Cærulea*: ſquamis calycinis inferioribus ovatis. Linn. s. p. p. 1142. prope Conventum S. M. a Jeſu Panormi, *allu sferru vecchiu*.

II. *Lutea*: ſquamis calycinis inferioribus lanceolatis. Linn. s. p. p. 1142. in monte Ætna, *a la parti di Bronti* invenitur.

452. CICHORIUM: recept. ſubpaleaceum. cal. calyculatus. pappus ſub. 5. dentatus, obſolutè pioloſus.

I. *Intybus*: floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. Linn. s. p. p. 1142. ubique. Sic. *Cicoria di muntagna*.

Phar. Cichorii radix, condita, herba, ſyrupus, aqua, flores, conſerva.

Qual. Aquoſa, amara, flavo tinctoria.

Vis.

Vis. Diluens, humectans, tonica.

Uſus. Melancholia, hypochondriaſis, hemorrhagia, podogra.

Comp. Semina 4. frigida minora, ſyr. cichorii cum rheo.

II. *Endivia*: floribus ſolitariis pebunculatis, foliis integris crenatis. Linn. s. p. p. 1142. ſeritur a ruſticis. Sic. *Cicoria, nivia, o ſcalora*.

Phar. Endiviæ herba, ſyr., aqua.

Qual. Oleracea.

Vis. Aperiens, diuretica, eccoprotica.

Uſus. Icterus.

Comp. Sem. 4. frig. min.

III. *Spinoſum*: caule dichotomo ſpinoſo, flor. axillaribus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. in collibus arenoſis maritimis. Sic. *Cicoria ſpinuſa*.

453. SCOLYMUS: recept. paleaceum. pappus o. cal. imbricatus plumoſus.

I. *Maculatus*: foliis margine attenuatis. Linn. s. p. p. 1143. in Oppido Divi Stephani, & alibi. Sic. *Scoddi di curmi*.

II. *Hyſpanicus*: foliis margine incraſſatis. Lin. s. p. p. 1143. in lictoribus maris oritur. Sic. *Scoddi di ripa di mari*.

Capitati , con fiori quaſi globoſi .

454. ARCTIUM : cal. globoſus , ſquamis apice hamis inflexis .

I. *Lappa* : foliis cordatis inermibus petiolatis . Linn. s. p. p. 1143. habitat in Oppido Miſilmeri , & alibi . Sic. *Barduna* . Ucrienſes *Cauſarazzi* .

Phar. Bardanæ radix , herba , ſemina .

Qual. Dulci-ſubauſtera , urinaria alba , crepitans . ſem amariſſima .

Vis . Eſculenta , diuretica . ſem. purgans .

Uſus . Phlogoſis, nephritis , arthritis , ſyphilis , Œdema .

Comp Eſſ. bardanæ compoſita .

455. SERRATULA : cal. ſubcylindricus, imbricatus , muticus. recept. nudum. paleaceum .

I. *Tinctoria* : foliis lyrato pinnatifidis : pinna terminali maxima, floſculis cuneiformibus . Linn. s. p. p. 1144. in hortis botanicis. Sic. *Serratula*.

II. *Coronata* : foliis lyrato pinnatifidis : pinna terminali maxima,floſculis radii femineis longioribus . Linn. s. p. p. 1144. colitur apud botanicos . Sic. *Sirratula picciridda* .

456. CARDUUS : cal. ovatus imbricatus ſquamis ſpinoſis . recept. piloſum .

Fo-

Foliis decurrentibus.

I. *Leucographus*: foliis decurrentibus dentatis ſpinoſis, pedunculis nudis longiſſimis 1.floris, calycibus ſpinoſis inclinatis. Linn. s. p. p. 1149. habitat in monte Peregrino & alibi. Sic. *Carduneddu cu xiuri ad unu ad unu ſpinuſiſſimu*.

II. *Acanthoides*: foliis decurrentibus ſinuatis, margine ſpinoſis, calycibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis. Linn. s p. p. 1150. ubique oritur. Sic. *Cardunazzi cu fogghi larghi*.

III. *Criſpus*: foliis decurrentibus ſinuatis: margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus inermibus Linn. s. p. p. 1150. ubique. Sic. *Cardunazzi cu xiuri picciriddi mazzi mazzi*.

IV. *Paluſtris*: foliis decurrentibus dentatis: margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. Linn. s. p. p. 1151. ſitit aquas Sic. *Magunazzi di margiu*.

V. *Pycnocephalus*: foliis decurrentibus pinnatifido-ſinuatis pubeſcentibus ſpinoſis, pedunculis nudis tomentoſis, calycibus deciduis, foliis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 1151. ſcandit montes. Sic. *Magunazzi muntagnuoli piluſeddi*.

VI. *Marianus*: foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis: ſpinis canaliculatis duplicato ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1153. habitat in monte Peregrino, & ubique. Sic. *Magunazzi veri*.

Phar.

Phar. Cardui Mariæ herba, aqua, ſemina.
Qual. Amara.
Vis. Thoracica, ſudorifera, diuretica ſem.
Uſus. Pleuritis, leucorrhæa? hydrophobia? carcinoma.
Comp. o.

VII. *Eriophorus*: foliis ſeſſilibus bifariam pinnatifidis: laciniis alternis erectis, calycibus globoſis villoſis. Linn. s. p. p. 1153. in Oppido Petraliæ naſcitur. Sic. *Carduni cu cacocciuli tundi*.

457. CNICUS: cal. ovatus imbricatus, ſquamis ramoſo ſpinoſis obvallatis: bracteis corollulæ æqualibus.

I. *Acarna*: foliis decurrentibus lanceolatis indiviſis, calycibus pinnato-ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1158. habitat in monte Cham, *alla Biviratura*.

458. ONOPORDUM: recept. favoſum cal. ſquamæ mucronatæ.

I. *Acanthium*: calycibus ſquarroſis: ſpinis ſubulatis, foliis ovato-oblongis ſinuatis. Linn. s. p. p. 1158. in monte Peregrino, & alibi. Sic. *Napordu*.

II. *Eriſithales*: foliis amplexicaulibus pinnatifidis ariſtato ſerratis: pedunculis cernuis, calycibus glutinoſis. Linn. s. p. p. 1157. in montuoſis locis. Sic. *Carduni cu radica comu purrazzi*.

III. *Illyricum*: calycibus ſquarroſis: ſpinis lanceolatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. Linn. s. p. p. 1138.

p. 1158 in monte Peregrino & alibi. Sic. *Napordu eu fogghi ſtritti, e longhi.*

459. CYNARA: cal. dilatatus imbricatus ſquamis carnoſis, emarginatis cum acumine.

I. *Scolymus*: foliis ſubſpinoſis pinnatis indiviſisque, calycinis ſquamis ovatis. Linn. s. p. p. 1159. ſeritur in hortis. Sic. *Carduni, o cacocciuli*.

II. *Carduncalus*: foliis ſpinoſis: omnibus pinnatifidis, ſqnamis calycinis ovatis. Linn. s. p. p. 1159. ubique. Sic. *Cacocciuli ſpinuſi di muntagna*.

560. CARLINA: cal. radiatus ſquamis marginalibus longis coronatis.

I. *Acaulis*; caule 1. floro, flore breviore. Lin. s. p. p. 1160. ubique in montuoſis naſcitur. Sic. *Caminiuni biancu*.

Phar. Carlinæ (cardopatiæ) radix.

Qual. Graveolens, acris, amara, aromatica.

Vis. Pellens, ſudorifera, ſubemetica, ſtomachica.

Uſus. Hipochondriaſis, hyſteria! ſcabies.

Comp. Orvietanum; acetum theriacale.

II. *Corymboſa*: caule multifloro ſubdiviſo, floribus ſeſſilibus, calycibus radio flavis. Linn. s. p. p. 1160. ubique ſecus vias.

III. *Vulgaris*: caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis. Linn. s. p. p. 1161. ubique oritur.

IV.

IV. *Lanata* : caule ſubmultifloro lanato, calycibus radio purpureis. Linn. s. p. p. 1161. per omnes vias videtur.

461. ATRACTYLIS : corolla radiata. cal. exſterior (potius involucrum) polyphyllus : major, perſiſtens, communem includens.

I. *Gummifera* : flore acauli. Linn. s. p. p. 1161. ubique in montuoſis & alibi. Sic. *Maſticogna*.

II. *Cancellata* : involucris cancellatis ventricoſis linearibus dentatis, calycibus ovatis, floribus floſculoſis. Linn. s. p. p. 1162. in monte Galli & alibi in ſola Sicilia. Sic. *Carduneddu cu xiuri ingradighiatu*. *

462. CARTHAMUS : cal. ovatus imbricatus, ſquamis apice ſubovato-foliaceis.

I. *Tinctorius* : foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. Linn. s. p. p. 1162. ſeritur in hortis botanicis. Sic. *Urſaru*.

Phar. Carthami flores, ſemina.

Qual. Nauſeoſa, lutea-tinctoria cum ſuccu limonis miſta; ſericeos pannos roſeo colore inficiunt.

Vis. Purgans, diuretica.

Uſus. Tuſſis ſenilis, aſthma, hydrops, icterus.

Comp. o.

II. *Lanatus* : caule piloſo, ſuperne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis : ſummis amplexicaulibus dentatis. Linn. s. p. p. 1163. ubique. Sic. *Car-*

 du-

duni chi pari chinu di filinii.

III. *Cæruleus*: foliis lanceolatis ſpinoſo-dentatis, caule ſubunifloro. Linn. s. p. p. 1163. inter ſegetes & alibi. Sic. *Cerſa voi*.

IV. *Corymboſus*. floribus corymboſis numeroſis. Linn. s. p. p. 1164. in Monte Maronis naſcitur. Sic. *Camiliuni nivuru*.

463. SPILANTHUS: receptac. nudum. pappus 2 dentatus. calyx ſubæqualis.

I. *Pſeudo-Acmella*: foliis lanceolatis, ſubſerratis, pedunculis flore longioribus. Linn. s. p. p. 1164. adornat hortum R. P. †

II. *Acmella*: foliis oblongo-ovatis trinerviis ſub dentatis petiolatis, pedunculis elongatis axillaribus, floribus conicis. Linn. s. p. p. 1164. obſervatur in horto R. P. †

464. BIDENS: recept. paleaceum, pappus ariſtis erectis ſcabris. calyx imbricatus. corollæ radius floſculo uno alterne radiante inſtruitur.

I. *Tripartita*: foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſem. erectis. Linn. s. p. p. 1165. in Oppido Miſilmeri.

II. *Bipinnata*: foliis 2. pinnatis inciſis, calycibus involucratis, corollis ſemiradiatis, ſeminibus divergentibus. Linn. s. p. p. 1166. colitur in hortis botanicis. Sic. *Bidens*.

465. CACALIA: recept. nudum. pappus piloſus. calyx cylindricus oblongus, baſi tantum ſub calyculatus.

I. *Anteuphorbium* : caule fruticoſo, foliis ovato oblongis, petiolis baſi linea triplici deductis. Lin. s. p. p. 1168. in hortis botanicis. Sic. *Antieuforbiu*.

II. *Kleinia*: caule fruticoſo compoſito, fo liis lanceolatis planis, petiolorum cicatricibus ob ſoletis. Linn. s. p. p. 1168. colitur in hortis botani cis.

III. *Ficoides*: caule fruticoſo, foliis co mpreſſis carnoſis. Linn. s. p. p. 1168. colitur apud botanicos. Sic. *Seneciu Americanu*.

IV. *Alpina*: foliis reniformibus acutis dentatis, calycibus ſubtrifloris. Linn. s. p. p. 1170. in Maronis monte, *allu paſſu di la vutti*, oritur.

466. EUPATORIUM: recept. nudum. pa ppus plumoſus. cal. imbricatus oblongus. ſtilus ſemibifidus longus.

I. *Cannabinum* : foliis digitatis. Linn. s. p. p. 1171. ad ſcaturigines aquarum floreſcit. Sic. *Eupatoriu cannabinu di vutti d' acqua*.

Phar. Eupatorii radix. herba.

Qual. Per amara, acri-odorata.

Vis. Corrobarans, vulneraria. radi purgans! emetica! diuretica.

Uſus. Cachexia. hydrops! œdema, hydrocele.

Comp. o.

II. *Aromaticum*: foliis ovatis obtuſe ſerratis petiolatis trinerviis, calycibus ſimplicibus. Linn. s.

p. p.

p. p. 1175. cuſtoditur in H. R. P. Sic. *Eupatoriu fruſte ri cu xiuri vrancu*.

466. SANTOLINA: recept. paleaceum. pappus o. cal. imbricatus hemiſphæricus.

I. *Chamæ cypariſſus*: pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. Linn. s. p. p. 1179. oritur in Quiſquinæ monte. Sic. *Abrotanu, o Canforata*.

Phar. Santolinæ, herba.
Qual. Amara, fragrans.
Vis. Balſamica, tonica, pellens, diaphoretica, carminativa, anthelminthica!
Uſus. Leucorrhæa, pleuritis.
Comp. Spiritus hyſtericus.

II. *Roſmarinifolia*: pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuberculatis. Linn. s. p. p. 1180. in monte Quiſquinæ oritur. Sic. *Abrotanu cu fogghi chiù virdi*.

467. ATHANASIA: recept. paleaceum. pappus paleaceus. calyx imbricatus.

I. *Maritima*: pedunculis unifloris ſubcorymboſis, foliis lanceolatis indiviſis crenatis obtuſis tomentoſis. Linn. s. p. p. 1182. in littoribus maris naſcitur. Sic. *Poliu marinu*.

Polygamia ſuperflua.

468. TANACETUM: recept. nudum. pappus ſubmarginatus. cal. imbricatus hemiſphericus. cor. radii obſoletè trifidæ.

I. *Vulgare*: foliis bipinnatis inciſis ſerratis. Linn. s.p. p. 1184. colitur in hortis botanicis. Sic. *Tanacetu*.

Phar. Tanaceti flores, ſemina, herba, aqua, oleum.

Qual. Amara, aromatica, luteo-tinctoria, nidoroſa, halituoſa.

Vis. Carminativa, ſudorifera, emmenagoga, anthelminthica, antriputredinoſa, balſamica, tonica, ſtomachica.

Uſus. Cachexia, ſcorbutus, tertiana, hydrops, hyſteria.

Comp. o.

II. *Balſamita*: foliis ovatis integris ſerratis. Linn. s. p. p. 1184. colitur apud botanicos. Sic. *Mentaromana*.

Phar. Balſamitæ herba.

Qual. Amara, nidoroſa, halituoſa.

Vis. Stomachica, pellens, emmenagoga.

Uſus. Hyſteria, melancholia, opium.

Comp. o. 469.

469. ARTEMISIA; recept. ſubvilloſum vel nudiuſculum : pappus nullus . calyx imbricatus , ſquamis rotundatis conniventibus , cor. radii o.

I. *Abrotanum* : foliis ramoſiſſimis ſetaceis , caule erecto ſuffruticoſo . Linn. s p. p. 1185. in monte Maronis ; Sic. *Erba bianca* , o *aſſinzìu di Madunia* .

Phar. Abrotani herba , aqua .

Qual. Amara, nidoroſa , halituoſa .

Vis. Balſamica , antacida, tonica , ſtomachica , pellens , emmenagoga, anthelminthica .

Uſus . Achor, tinea , gangræna .

Comp. Ung. martiaton.

II. *Campeſtris*: foliis multifidis linearibus , caulibus procumbentibus virgatis . Linn. s. p. p. 1185. in hortis botanicis .

III. *Rupeſtris* : foliis pinnatis , caulibus adſcendentibus,floribus globoſis cernuis. recept.pappoſo. Linn. s. p. p. 1186. in rupibus calcareis . Sic. *Aſſinziu ponticu picciriddu* .

IV. *Crithmifolia*: foliis compoſitis divaricatis linearibus carnoſis glabris, caule aſcendente paniculato . Linn. s. p. p. 1186. in littoribus arenoſis . Sic. *Aſſinziu cu xiuri a buttuni* .

V. *Maritima* : foliis multipartitis tomentoſis , racemis cernuis , floſculis femineis ternis . Linn. p. p. p. 1186. apud botanicos . Sic. *Aſſinziu ſeriſiu* .

VI.

VI. *Pontica*: foliis multipartitis ſubtus tomentoſis, floribus ſubrotundis nutantibus. receptaculo nudo. Linn. s p. p. 1187. in hortis botanicis. Sic. *Aſſinziu ponticu*.

Phar. Abſinthii pontici herba, conſerva.
Qual. Sequenti ſuaveolentior.
Vis. Sequenti delicatior.
Uſus. Sequenti debilior.
Comp. o.

VII. *Abſinthium*: foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis, pendulis, recept. villoſo. Linn. s. p. p. 1188. colitur in hortis. Sic. *Aſſinziu Romanu*.

Phar. Abſinthii vulgaris herba, ſyrupus. conſerva, aqua, ſpiritus, oleum ſtil. & expreſſ. ſal. criſt.; & non criſt.; eſſentia ſimp.; extract. inſpiſſat.

Qual. Amariſſima, nidoroſa, halituoſa, lactaria, urinaria.

Vis. Balſamica, antacida, antiputredinoſa, anthelminthica, ſtomachica, antivenerea, antiophthalmica, pellens.

Uſus. Iliaca, nephritica, hydrops, icterus, calculus, hernia, tinea, achor, gangræna.

Comp. Eſſ. abſinthii compoſita; ung. martiatum; conf. hamech.; empl. melilot.

VIII.

VIII. *Arboreſcens*: foliis compoſitis multifidis linearibus, floribus ſubgloboſis, caule fruteſcente. Linn. s. p. p. 1188. ubique oritur. Sic. *Erva bianca*.

IX. *Vulgaris*; foliis pinnatifidis planis inciſis, ſubtus tomentoſis racemis ſimplicibus, floribus ovatis. radio 5.floro. Linn. s p. p. 1189 in Oppido Ucriæ naſcitur, *ſutta la Nunziata*. Sic. *Arcimiſa majuri*.

Phar. Artemiſiæ rubræ herba,ſyrupus, eſſentia, aqua, oleum.

Qual. Amara.

Vis. Corroborans, analeptica, uterina, pellens.

Uſus. Tertiana,dyſtocia.

Comp. Syr. artemiſiæ compoſitum: ung. martiatum.

X. *Camphorata*: foliis petiolatis palmato-multifidis linearibus, ſupremis ſimplicibus anguloſis recept. hirſuto, Vill. proſp. p. 31. in montuoſis locis. Sic. *Aſſinziu cu oduri di canfora*, *e fogghi vranculiddi*.

XI. *Cæruleſcens*: foliis caulinis lanceolatis integris: radicalibus multifidis, floſculis femineis ternis. Linn. s. p. p. 1189. in locis maritimis naſcitur. Sic. *Aſſinziu di ſcogghi*, *o ambroſia marina*.

XII.

XII. *Santonicum*: foliis caulinis linearibus pinnato multifidis, ramis indiviſis, ſpicis fecundis reflexis. Linn. s. p. p. 1185. in hortis botanicis colitur. Sic. *Aſſinzìu marinu*.

VIII. *Dracunculus*: foliis lanceolatis glabris integris. Linn. s. p. p. 1189. apud botanicos adeſt. Sic. *Sdragunì*.

470. GNAPHALIUM: recept. nudum. pappus plumoſus. cal. imbricatus, ſquamis marginalibus rotundatis, ſcarioſis coloratis.

I. *Orientale*: ſubherbaceum, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, corymbo compoſito, pedunculis elongatis. Linn. s. p. p. 1195. colitur in hortis. Sic. *Pirpituina*, *o xiuri di Miſſina*.

II. *Arenarium*: herbaceum, foliis lanceolatis, caule ſimpliciſſimo, corymbo compoſito. Linn. s. p. p. 1195. inhæret muris. Sic. *Xiuri di Miſſina ſarvaggi chi naſci a li baſtiuni*.

Phar. Stœchadis citrinæ flores.
Qual. Flava, ſicca.
Vis. Exiccans.
Uſus. Arthritis.
Comp. Suffimigia.

III. *Fœtidum*: herbaceum, foliis amplexicaulibus integerrimis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. Linn. s. p. p. 1197. colitur in hortis botanicis. Sic. *Gnafaliu cu xiuri luſtri comu argentu*.

IV.

IV. *Dioicum*: ſarmentis procumbentibus: caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminali, floribus dioicis: Linn. s. p. p. 1199. in Civitate Politii naſcitur, *allu manicu di la Padedda*.

Phar. Gnaphalii flores.
Qual. Sicca.
Vis. Exiceans, adſtringens, roborans.
Uſus. Arthritis, tuſſis convulſiva, diarrhæa.
Comp. o.

V. *Sylvaticum*: caule ſimpliciſſimo, floribus ſparſis. Linn. s. p. p. 1200. habitat in Promontorio capitis Orlandi. Sic. *Curuna di Monacu*.

VI. *Uliginoſum*: herbaceum, caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminalibus. Linn. s. p. p. 1200. habitat in Oppido Boni fornelii.

VII. *Sordidum*: fruticoſum, foliis linearibus, pedunculis ſubtrifloris, calycinis ſquamis lanciolatis. Linn. s. p. p. 1199. oritur ad aquarum ſcaturigines. Sic. *Gnafaliu di vutti d' aqua*.

471. BACCHARIS: recept. nudum. papp. piloſus. cor feminæa hermaphr. miſtæ.

I. *Træfolia*: foliis lanciolatis longitudinaliter dentato-ſerratis. Linn. s. p. p. 1204. colitur in horto R. P. †

II. *Dioſcoridis*: foliis lato-lanceolatis dentatis ſeſſilibus ſtipulatis. Linn. s. p. p. 1204. obſervatur in horto R. P. †

472. XERANTHEMUM : recept. paleaceum. pappus ſetaceus, cal. imbricatus radiatus radio colorato .

I. *Annuum*: herbaceum foliis lanceolatis patentibus, caule herbaceo . Linn. s. p. p. 1201. colitur in hortis botanicis . Sic. *Jacea cu fogghi comu oliva* .

473. CONIZA : recept. nudum. pappus ſimplex . calyx imbricatus ſubrotundus . corollæ radii trifidæ .

I. *Squarroſa* : foliis lanceolatis acutis , caule annuo corymboſo . Linn. s. p. p. 1205. ubique . Sic. *Coniza* .

II. *Saxatilis* : foliis linearibus ſubdentatis , pedunculis longiſſimis unifloris , caule ſuffruteſcente tomentoſo . Linn. s. p. p. 1206. adhæret muris . Sic. *Stecas citrina cu fogghi di roſa marina* .

474. ERIGERON : recept. nudum. pappus piloſus . cor. radii lineares anguſtiſſimæ .

I. *Viſcoſum* ; pedunculis unifloris lateralibus , foliis lanceolatis denticulatis, calycibus ſquarroſis, corollis radiatis . Linn. s. p. p. 1209 . ubique. Sic. *Erva di maiſi , o pulicara majuri* .

Phar. Conizæ majoris herba .
Qual. Suaveolens .
Vis . Glutinans , calefaciens , adſtringens , corroborans . tonica .
Uſus . Imbecillitas .
Comp. o.

II.

II. *Siculum*: calynis ſquamis inferioribus laxis: florem ſuperantibus. Linn. s. p. p. 1210. habitat in Oppido Milicæ. Sic. *Erva di maiſi cu lu truncu ruſſu*. *

III. *Canadenſe*: caule floribuſque paniculatis. Linn. s. p. p. 1210. abundat per vicos & plateas. Sic. *Seneciu cu fogghi lunghuliddi ſtritti*.

IV. *Philadelphicum*: caule multifloro, foliis lanceolatis ſubſerratis: caulinis ſemiamplexi caulibus. Linn. s. p. p. 1211. colitur in hortis botanicis.

475. TUSSILAGO: recept. nudum. pappus ſimplex. cal. ſquamæ æquales diſcum æquantes ſub membranaceæ.

I. *Farfara*: ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. Linn. s. p. p. 1214 ubique in humidis. Sic. *Ugna cavaddina*.

Phar. Farfaræ radix, herba.
Tuſſilaginis flores, conſerva, ſyrupus, lohoc.
Qual. Amara.
Vis. Thoracica.
Uſus. Tuſſis. aſthma, phthiſis?
Comp. o.

II. *Alpina*: ſcapo ſubnudo unifloro, foliis cordato-orbiculatis crenatis. Linn. s. p. p. 1213. habitat in valle Divi Martini & alibi in locis humidis. Sic. *Ugna cavaddina cu fogghi a cori*.

III. *Petaſites*: thyrſo ovato: floſculis omnibus hermaphroditis. Linn. s. p. p. 1215. naſcitur in monte Maronis, *alli favari*, & alibi. Sic. *Petraſita*.

Phar. Petaſitidis radix, flores.
Qual. Amara.
Vis. Sudorifera, alexiteria.
Uſus. Peſtis.
Comp. Acetum prophylacticum.

475 SENECIO: recept. nudum. pappus ſimplex. cal. cylindricus calyculatus, ſquamis apice ſphacelatis.

I. *Vulgaris*: corollis nudis, foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. Linn. s. p. p. 1216. ubique videtur. Sic. *Seneciu*.

Phar. Senecii herba.
Qual. Graveolens.
Vis. Emmolliens, humectans, refrigerans, vulneraria.
Uſus. Obſtipatio viſcerum.
Comp. Chliſteres, cathaplaſmata.

II. *Doria*: corollis radiantibus: floribus corymboſis, foliis ſubdecurentibus lanceolatis ſerratis: ſuperioribus ſenſim minoribus. Linn. s. p. p. 1221 colitur in hortis botanicis. Sic. *Virga aurea*.

Phar.

Phar. Virgæ aureæ herba .
Qual. Balſamica .
Vis . Vulneraria , diuretica .
Uſus . Calculus , Ulcus .
Comp. o.

III. *Linifolius* : corollis radiantibus, foliis linearibus integerrimis, corymbo ſubſquamato ; caule herbaceo . Linn. s. p. p. 1220. oritur in monte Ætna .

IV. *Jacobæa*: corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis : laciniis lanceolatis , caule erecto . Linn. s. p. p. 1219. Jacobea : naſcitur in monte Maronis .

V. *Nebrodenſis* : corollis revolutis , foliis lyrato ſinuatis obtuſis petiolatis, caule hirto . Linn. s. p. p. 1217. in monte Maronis naſcitur . *

VI. *Cernuus* : corollis nudis nubilibus cernuis, fol. eroſis auriculatis . Linn. ſupl. 370. in ſolo H. R. P. obſervatur .

VII. *Longifolius* : corollis radiantibus , foliis linearibus ſparſis, caule fruticoſo . Linn. s. p. p. 1222. habitat in hortis botanicis .

476. ASTER: recept. nudum. pappus ſimplex, cor. radii plures cal. imbricatus ſquamæ inferiores patulæ .

I. *Tripolium*: foliis lanceolatis integerrimis carnoſis glabris , ramis inæquatis , floribus corimboſis . Linn. s. p. p. 1226. in horto R. P.

II. *Alpinus*: foliis ſpathulatis hirtis : radicalibus ob-

obtuſis, caule ſimpliciſſimo unifloro. Linn.s. p.p. 1226. abundat in monte Maronis. Sic. *Aſteratticu*.

III. *Amellus*: foliis lanceolatis obtuſis ſcabris trinerviis integris, pedunculis nudiuſculis corymboſis: ſquamis calycinis obtuſis. Linn.s.p.p.1226. in hortis botanicis colitur. Sic. *Aſteratticu cu xiuri turchinu*.

IV. *Chinenſis*: foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calycibus terminalibus patentibus folioſis. Linn. s. p. p. 1232. ornat feneſtras. Sic. *Giraſulini*.

477. SOLIDAGO: receptaculum nudum. pappus ſimplex. cor. radii circiter 5.; cal. ſquamæ imbricatæ clauſæ.

I. *Canadenſis*: paniculato-corimboſa, racemis recurvatis, floribus adſcendentibus, foliis trinerviis ſubſerratis ſcabris. Linn. s. p. p. 1233. apud botanicos habetur.

II. *Mexicana*: caule obliquo, pedunculis erectis foliolatis ramoſis, foliis lanceolatis integerrimis. Linn. s. p. p. 1234. apud botanicos.

478. INULA: recept. nudum. pappus ſimplex antheræ baſi in ſetas duas deſinentes.

I. *Helenium*: foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis: ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. Linn. s. p. p. 1236. in hortis botanicis colitur. Sic *Enula campana*. Drepani ſponte naſcitur ad valvas Æricini montis.

Phar,

Phar. Enulæ radix, condita, conſerva, eſſentia, extract., aqua.

Qual. Aromatica, mucilaginoſa.

Vis. Alexiteria, pellens, expectorans, ſtomachica, anthelminthica.

Uſus. Hypochondriaſis, colica, tremor, ſcabies!

Comp. o.

II. *Odora*: foliis amplexicaulibus dentatis hirſutiſſimis. radicalibus ovatis: caulinis lanceolatis, caule paucifloro. Linn. s. p. p. 1236. in Conventu S. M. a Jeſu naſcitur. Sic. *Erva incenzaria*. *

Phar. Aſteris lutei radix.

Qual. Odora.

Vis. Adſtringens, corroborans.

Uſus. Hæmorrhagia! diſenteria! teneſmus!

Comp. o.

III. *Oculus-Chriſti*: foliis amplexi-caulibus oblongis integerrimis hirſutis, caule piloſo corymboſo. Linn. s. p. p. 1237. in Civitate Sutheræ oritur.

IV. *Britannica*: foliis amplexicaulibus lanceolatis diſtinctis ſerratis ſubtus villoſis, caule ramoſo villoſo erecto. Linn. s. s. p. 1237. ubique appetit aquas. Sic. *Cunizzedda cu xiuri giarnu a ſtidda*.

V. *Pulicaria*: foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtato, floribus ſubgloboſis. Linn. s. p. p. 1238. in ſiccis locis oritur. Sic. *Pulicaria*.

IV.

VI. *Dyſenterica* : foliis amplexicaulibus : cordato-oblongis ſubtomentoſis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. Linn. s. p. p. 1237. in monte Maronis.

Phar. Conizæ herba.
Qual. Stiptico-amaræ.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Dyſenteria! ſcabies.
Comp. o.

VII. *Crithmoides* : foliis linearibus carnoſis tricuſpidatis. Linn. s. p. p. 1240. in maritimis locis. Sic. *Criſantemu marinu*. litontriptica eſt.

VIII. *Montana* : foliis lanceolatis hirſutis integerrimis, caule unifloro, calyce brevi imbricato. Linn. s. p. p. 1241.

IX. *Fœtida* : foliis lanceolatis linearibus integerrimis, corymbis ramoſis : radiis breviſſimis. Linn. s. p. p. 1241. in Inſula Militenſi ſponte naſcitur.

479. CINERARIA : recept. nudum. pappus ſimplex. cal. ſimplex polyphyllus æqualis.

I. *Alpina* : umbella involucrata : pedunculo communi nudiuſculo, foliis oblongis villoſis. Lin. s. p. p. 1243. in monte Ætna. Sic. *Jacobea cu fogghi di Perſichi*.

II. *Canadenſis* : floribus paniculatis, foliis pinnatifidis ſubvilloſis : laciniis ſinuatis, caule herba-

ceo

ceo. Linn. s. p. p. 1244. in maritimis. Sic. *Alvanedda*.

III. *Maritima*: floribus paniculatis, foliis pinnatifidis tomentoſis: laciniis ſinuatis, caule fruteſcente. Linn. s. p. p. 1244. adorat plagas maris. Sic. *Alvaneddi cu fogghi piluſeddi*.

480. ARNICA: recept. nudum. pappus ſimplex. corollulæ radii filamentis 5. abſque antheris.

I. *Montana*: foliis ovatis integris: caulinis geminis oppoſitis. Linn. s. p. p. 1245. ornat hortum R.P.Sic. *Arnica muntana*. †

Phar. Arnicæ herba, flores.

Qual. Nauſeoſa, viroſa.

Vis. Repellens, vulneraria, narcotica, vomitoria, purgans, diuretica, emmenagoga, errhina.

Uſus. Epilepſia, ſugillatio, caſus ab alto.

Comp. o.

II. *Scorpioides*: foliis alternis ſerratis. Linn. s. p. p. 1246. colitur in horto R. P. †

481. DORONICUM: recept. nudum. pappus ſimplex. cal. ſquamæ duplicis ordinis æquales, diſco-longiores. ſem. radii nuda, pappoque deſtituta.

I. *Pardalianthes*: foliis cordatis obtuſis denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexi caulibus. Linn. s. p. p. 1247. habitat in valle Divi Martini & in Oppido Motthæ Affirmi & alibi abun-

bundat. Sic. *Aconitu Pardalianchi*.

Phar. Doronici radix.
Qual. Aromatica, dulcis, ſapida.
Vis. Subvenenata: arnicæ.
Uſus. Colica, vertigo?
Comp. o.

II. *Bellidiaſtrum*: ſcapo nudo ſimpliciſſimo unifloro: Linn. s. p. p. 1247. in monte Maronis. Sic. *Primu xiuri majuri*.

482. BELLIS: recept. nudum conicum. pappus o. cal. hemiſphericus: ſquamis æqualibus. Sem. obovata.

I. *Perennis*: ſcapo nudo. Linn. s. p. p. 1248. ubique. Sic. *Primu xiuri minuri vrancu*.

Phar. Bellidis minoris flores.
Qual. Inodora, ſtiptica.
Vis. Reſolvens? vulneraria, eccoprotica.
Uſus. Hectica? peripneumonia? hemorrhagia? hypochandriaſis?
Comp. o.

a. *Hortenſis*: flore rubro fiſtuloſo.
b. *Hortenſis*: prolifera, flore albo multiplici.

II. *Annua*: caule ſubfolioſo. Linn. s. p p. 1249. ubique ornat pratos. Sic. *Primu xiuri minuri picciriddu*.

483.

483. TAGETES : recept. nudum . pappus ariſtis 5.erectis.calyx 1.phyllus,5.dentatus tubuloſus, floſculi radii 5.perſiſtentes .

I. *Patula* : caule ſubfolioſo patulo . Linn.s. p.p. 1249. ornat feneſtras . Sic. *Ga loſaru di mortu invilluttatu* .

II. *Erecta* : caule ſimplici erecto,pedunculis nudis 1.floris . Linn. s. p. p. 1249. in hortis botanicis . Sic. *Galoſaru di mortu cu xiuri giarnu* .

484. CRYSANTHEMUM : recept. nudum . pappus marginatus. calyx hemiſphæricus imbricatus , ſquamis marginalibus membranaceis .

I. *Corymbiferum* : foliis pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro . Linn. s. p. p. 1251. colitur in hortis botanicis .

II. *Leucanthemum*:foliis amplexicaulibus oblongis , ſuperne ſerratis , in ferne dentatis . Linn. s. p. p. 1251. ubique . Sic. *Puddaci cu xiuri vrancu.*

Phar. Bellidis pratenſis herba .
Qual. Subacris , penetrans , piperata (indecocto) .
Vis . Diuretica , vulneraria .
Uſus . Phtiſis , aſthma , tinea .
Comp. o.

III. *Inodorum* : foliis pinnatis multifidis , caule ramoſo diffuſo . Linn. s. p. p. 1253. in maritimis oritur .

IV. *Myconis* : foliis lingulatis obtuſis, ſerratis calycum ſquamis æqualibus. Linn.s.p.p. 1254. ubique naſcitur Sic. *Maju cu fogghi rotunni*, *e xiuri giarni*.

V. *Segetum* : foliis amplexicaulibus : ſupernè laciniatis : infernè dentato ſerratis. Linn. s. p. p. 1254. ornat vias. Sic. *Maju cu fogghi turchinigni*, *e xiuri giarnu*.

VI. *Coronarium* : foliis pinnatifidis inciſis extorſum latioribus. Linn. s. p. p. 1254. abundat ubique. Sic. *Maju*.

VII. *Floſculoſum* : floſculis omnibus uniformibus hermaphroditis. Linn. s. p. p. 1255. colitur in hortis botanicis. Sic. *Belli ſpinuſa*.

485. MATRICARIA : recept. nudum. pappus o. calyx hemiphericus imbricatus : ſquamis marginalibus ſolidis acutiuſculis.

I. *Parthenium* : foliis compoſitis planis : foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. Linn. s. p. p. 1255. ornat feneſtras. Sic. *Arcimiſa di fimmini*.

Phar. Matricariæ herba, aqua, oleum, flores.

Qual. Amara, nidoroſa, halitioſa.

Vis. Anodina, emmenagoga, lactifuga.

Uſus. Anorexia, hyſteria ? colica, hemicrania, iliaca infantum.

Comp. Syrupus artemiſiæ compoſitum; emplaſtrum ranarum mercuriale.

II.

II. *Maritima* : receptaculis hemiphericis, foliis bipinnatis ſubcarnoſis ſupra convexis, ſubtus carinatis. Linn. s. p. p. 1256. in lictoribus maris. Sic. *Cacumidda marina cu fogghi carnuſi*.

III. *Chamomilla* : receptaculis conicis, radiis patentibus, feminibus nudis, ſquamis calycinis margine æqualibus. Linn. s. p. p. 1256. ubique. Sic. *Camumidda di campagna*.

Phar. Chamomillæ noſtratis herba, ſyr. ol. coct. ſtillat. flores unc. ſem.

Qual. Amara, odorata.

Vis. Emolliens?

Uſus. Tertiana, cardialgia, colica, vomitus gravidarum, calculus, dyſuria.

Comp. Balnea, clyſteres, cataplaſmata, pediluvia.

IV. *Suaveolens*: receptaculis conycis, radiis deflexis, feminibus nudis, ſquamis calycinis margine æqualibus. Linn. s. p. p. 1256. in monte Maroronis hortum habet. Sic. *Camumidda odorata di Madunia*.

486. COTULA: receptaculum ſubnudum. pappus marginatus. cor. diſci quadrifidæ.

I. *Aurea*: foliis pennato-ſetaceis multifidis, corollis radio deſtitutis. Linn. s. p. p. 1257. habitat in Oppido Ucriæ. Sic. *Camumidda cu xiuri tutti giarni a buttuni*.

487. ANTHEMIS : receptaculum paleaceum. pappus nullus. calyx hemiſphericus ſubæqualis, floſculi radii plures quam 5.

I. *Maritima* : foliis pinnatis dentatis carnoſis nudis punctatis, caule proſtrato, calycibus ſubtomentoſis. Linn. s. p. p. 1259. in maritimis. Sic. *camumidda marina, o odorata*.

II. *Nobilis* : foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. Linn. s. p. p. 1260. colitur in hortis. Sic. *Camumidda nobili di jardinu, o puru Romana*.

Phar. Chamomillæ romanæ herba, ol. ſtil., flores.

Qual. Amara, ſuaveolens.

Vis. Balſamica, paregorica, anthiſpaſmodica, emmenagoga, carminativa.

Uſus. Nephritis, tertiana, colica, adhuc puerperarum, hyſteria, calculus.

Comp. Clyſteres emollientes.

III. *Cotula* : receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. Linn. s. p. p. 1261. ubique. Sic. *Camumidda ſitenti*.

Phar. Cotulæ fætidæ herba, flores.

Qual. Fætida, amara.

Vis. Anodyna, pellens, repellens.

Uſus. Epilepſia, hyſteria! hydrops. ſcrophula, aſthma.

Comp. 0.

IV.

IV. *Montana* : foliis pinnato-multifidis planis : laciniis linearibus acutis trifidis, pedunculo longiſſimo. Linn. s. p. p. 1261. in monte Maronis naſcitur. Sic. *Aſſinziu muntanu cu xiuri di camumidda*.

V. *Arvenſis* : recept. conicis : paleis ſetaceis, ſem. coronato-marginatis. Linn. s. p. p. 1261. ubique. Sic. *Gagumidda di campagna ordinaria*.

488. ACHILLEA : recept. paleaceum. pappus o. cal. ovatus imbricatus : floſculi radii circiter 5.

I. *Santolina* : foliis ſetaceis dentatis, denticulis ſubintegris ſubulatis reflexis. Linn. s. p. p. 1264. colitur in horto R. P. †

II. *Ageratum* : foliis lanceolatis obtuſis acutè ſerratis. Linn. s. p. p. 1264. in valle Divi Martini Panor. Sic. *Ageratu, o ſcocca d' orci*.

Phar. Agerati herba.
Qual. Amara, ſuaveolens. aromatica.
Vis. Viſceralis?
Uſus. Vulnus.
Comp. o.

III. *Tomentoſa* : foliis pinnatis hirſutis : pinnis linearibus dentatis. Linn. s. p. p. 1264. colitur in hortis botanicis.

IV. *Ptarmica* : foliis lanceolatis acuminatis argutè ſerratis. Linn. s. p. p. 1263. colitur in hortis botanicis. Sic. *Tarmica*. *Phar.*

Phar. Ptalmicæ radix, herba, flores.

Qual. Acris, inodora.

Vis. Sialagoga, errhina, ſternutatoria, vulneraria.

Uſus. Odontalgia.

Comp. o.

V. *Millefolium*: foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis, caulibus ſulcatis. Linn. s. p. p. 1267. naſcitur in humidis. Sic. *Millifogghi, o centufogghi*.

Phar. Millefolii herba, eſſen. extract. aqua, ol. ſtil.

Qual. Aromatico-odorata.

Vis. Narcotica, inebrians, tonica, ſiſtens evacuationes, vulneraria.

Uſus. Hypochondriaſis, hæmorrhois hæmoptiſis, vulnus.

Comp. o.

VI. *Nobilis*: foliis bipinnatis; inferioribus nudis planis, ſuperioribus obtuſis tomentoſis, corymbis convexis conſertiſſimis. Linn. s. p. p. 1266. ubique abundat. Sic. *Canfaredda*. Urienſes. *Barbaſchi*. ſubſtitui, poteſt pro millefolio.

489. SIGESBECKIA: recept. paleaceum. pappus o. radius dimidiatus.

I. *Orientalis*: petiolis ſeſſilibus, calycibus exterio-

rioribus linearibus majoribus patentibus. Linn. s. p. p. 1269. colitur in horto R. P.

II. *Occidentalis*: petiolis decurrentibus, calycibus nudis. Linn. s. p. p. 1269. in horto R. P. includitur.

Phar. Sigeſbeckiæ herba.

Qual. Balſamica, amara.

Vis. Anodyna, attenuans, diaphoretica, diuretica, emmenagoga.

Uſus. Hydrops, iſchuria, calculus! podagra, leucorrhæa! pleuritis.

Comp. o.

490. ZINNIA: recept. paleaceum. pappus ariſtatus, radius 5.florus, penſiſtens. cal. imbricatus.

I. *Pauciflora*: floribus paucis. Linn. s. p. p. 1269. in horto R. P. †

491. VERBESINA: recept. paleaceum. pappus ariſtatus. floſculi radii circiter 5.

I. *Alata*: foliis alternis decurrentibus undulatis obtuſis. Linn. s. p. p. 1270. colitur in hortis botanicis.

II. *Biflora*: foliis oblongo-ovatis triplinerviis acuminatis ſerratis, pedunculis geminis bifloris. Linn. s. p. p. 1272. ornat H. R. P. †

492. BUPHTHALMUM: recept. paleaceum. pappus margo obſoletus. ſeminum latera, preſertim radii, marginata. ſtig. floſculorum hermaphroditicorum indiviſum. Aaa *Aſte-*

Aſteriſci.

I. *Spinoſum*: calycibus acutè folioſis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 1274. ubique. Sic. *Erva ſtidda*.

II. *Maritimum*: calycibus obtusè folioſis pedunculatis, foliis alternis ſpatulatis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 1274. in maritimis oritur. Sic. *Erva ſtidda marina*.

Polygamia fruſtranea.

493. HELIANTHUS: recept. paleaceum planum, pappus 2. phyllus. cal. imbricatus, ſubſquarroſus.

I. *Annuus*: foliis omnibus cordatis trinervatis, floribus cernuis. Linn. s. p. p. 1276. feritur in hortis. Sic. *Giraſuli*.

II. *Multiflorus*: foliis inferioribus cordatis trinervatis: ſuperioribus ovatis. Linn. s. p. p. 1277. in hortis floreſcit. Sic. *Giraſuli ramuſu*.

III. *Tuberoſus*: foliis ovato-cordatis triplinerviis. Linn. s. p. p. 1277. ubique naſcitur. Sic. *Patacchi*. Ucrienſes. *Tiritufulli*.

494. RUDBECKIA: recept. paleaceum conicum. pappus margine quadri dentato. cal. triplici ordine ſquamarum.

I.

I. *Laciniata* : foliis compoſitis laciniatis . Linn. s.p. p. 1279. colitur in hortis botanicis . Sic. *Aconitu* . ab immemorabili ob inſcitiam, a ruſticis habetur pro vero Aconito .

495. COREOPSIS : recept. paleaceum . pappus bicornis . calyx erectus , polyphyllus , baſi radiis patentibus cinctus .

I. *Auriculata* : foliis integerrimis ovatis : inferioribus ternatis . Linn. s. p. p. 1282. habetur in ſolo horto R.P. †

496. CENTAUREA : recept. ſetoſum . pappus ſimplex. cor. radii infundibuliformes , longiores , irregulares .

Jaceæ : calycibus lævibus inermibus .

I. *Crupina* : calycibus inermibus : ſquamis lineari-ſubulatis , foliis pinnatis ſerratis . Linn. s. p. p. 1285. ſequeſtratur in valle Divi Martini Panormi .

II. *Centaurium* : calycibus inermibus : ſquamis ovatis , foliis pinnatis : foliolis decurrentibus ſerratis . Linn. s. p. p. 1287. habitat in Oppido montis Albani . Sic. *Centaura majuri* .

Cyani : calycinis ſquamis ſerrato cyliatis .

III. *Pectinata* : calycibus erecto-plumoſis , foliis lyratis denticulatis : rameis lanceolatis integerri-

 mis

mis. Linn. s. p. p. 1287. in Civitate Cammaratæ floreſcit.

IV. *Cyanus*: calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis: infimis dentatis. Linn. s. p. p. 1289 colitur in hortis. Sic. *Ambretta cu xiuri violettu*.

Phar. Cyani flores, aqua.
Qual. Cærulea.
Vis. Optalmica?
Uſus. Tinctorius.
Comp. o.

V. *Cineraria*: calycibus ciliatis terminali-ſeſſilibus, foliis tomentoſis bipinnatifidis: lobis acutis. Linn. s. p. p. 1290. habitat in monte Maronis, & alibi. Sic. *Jacea muntana cu fogghi bianchi*.

Rhapontica: *calycinis ſquamis membranaceis aridis*.

VI. *Behen*: calycibus ſcarioſis, foliis radicalibus lyratis: lobis oppoſitis, caulinis amplexicaulibus. Linn. s. p. p. 1292. propè Monaſterium Sancti Martini Pan. Sic. *Cianea*, *o benalbu veru*.

Phar. Behen albi radix.
Qual. Odorata, acris.
Vis. Corroborans, cordialis.
Uſus. Tremor.
Comp. o.

VII.

VII. *Rhapontica* : calycibus ſcarioſis , foliis ovato oblongis denticulatis integris petiolatis : ſubtus tomentoſis . Linn. s. p. p. 1294. colitur in horto R. P. †

Stœbæ : calycinis ſpinis palmatis .

VIII. *Sonchifolia* : calycibus palmato ſpinoſis , foliis decurrentibus ſpinuloſis repando-dentatis . Linn. s. p. p. 1294. in maritimis floreſcit Sic. *Jacea cu fogghi di Cardedda* .

Calcitrapæ : calycinis ſpinis compoſitis .

IX. *Benedicta* : calycibus duplicato ſpinoſis lanatis involucratis , foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis . Linn. s. p. p. 1269. in hortis botanicis colitur . Sic. *Carduſantu* .

Phar. Cardui benedicti herba , conſerva , aqua , acetum , flores , ſem.

Qual . Amariſſima .

Vis . Balſamica , antacida , tonica, pellens , purgans , ſudorifera , diuretica , ſubemetica .

Uſus . Vertigo, hemicrania, tertiana, pleuritis, peſtis ; ſugillatio .

Comp. o.

X. *Calcitrapa* : calycibus duplicato ſpinoſis ſeſ-

ſi-

ſilibus, foliis linearibus pinnatifidis, lateribus dentatis, caule piloſo: Linn. s. p. p. 1297. ubique. Sic. *Aprocchi cu xiuri ruſſi*.

Phar. Calcitrapæ radix.
Qual. Amara.
Vis. Balſamica, tonica.
Uſus. Febres intermittentes! febres putridæ!
Comp. o.

XI. *Calcitrapoides*: calycibus duplicato-ſpinoſis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indiviſis ſerratis. Linn. s. p. p. 1297. in monte Cham. Sic. *Carddu ſtillatu cu fogghi ſani*.

XII. *Solſtitialis*: calycibus duplicato-ſpinoſis ſolitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis: radicalibus lyrato-pinnatifidis. Linn. s. p. p. 1297. involvitur in arundinibus prope templum Sancti Spiritus Panormi. Sic. *Aprocchi cu xiuri giarni, o fimmineddi*.

XIII. *Militenſis*: calycibus duplicato-ſpinoſis terminalibus confertis; foliis decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus. Linn. s. p. p. 1297 .habitat in Inſula Melitæ.

XIV. *Sicula*: calycibus cyliato ſpinoſis, foliis decurrentibus lyratis inermibus incanis, capitulis terminalibus. Linn. s. p. p. 1298. in ſola Sicilia naſcitur. Sic. *Aprocchi ad arvuliddi cu fogghi di razzi*. *

XV.

XV. *Centauroides*: calycibus cyliatis ſpinoſis, foliis lyrato-pinnatis integerrimis: lacinia impari majore. Linn. s. p. p. 1298. in hortis botanicis colitur. Sic. *Jacea cu xiuri grandi giarni*.

Crocodiloidea: *ſpinis ſimplicibus*.

XVI. *Salmantica*: calycibus ſetula reflexa ſpinoſis glabris, foliis lyrato runcinatis ſerratis. Linn. s. p. p. 1299. in hortis botanicis habetur. Sic. *Jacea cu xiuri biancu*.

XVII. *Crocodylium*: calycibus ſcarioſis ſimpliciſſime ſpinoſis, foliis pinnatifidis integerrimis: lacinia extimá majore dentata. Linn. s. p. p. 1299. ubique in Sicilia.

XVIII. *Cichoriacea*: calicibus ſetaceo ſpinoſis, fol. decurrentibus indiviſis ſerrato-ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1299. ubique naſcitur. *Jacea cu fogghi di cicoria e xiuri ruſſi*.

XIV. *Tingitana*: calycibus margine ſpinoſis, foliis lanceolatis indiviſis ſerrato-ſubſpinoſis, caulibus 1. floris. Linn. s. p. p. 1300. oritur propè Panormum, *a sſerra cavaddu*.

XX. *Galactites*: calycibus ſetaceo-ſpinoſis, foliis decurrentibus ſinuatis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1300. Panormi habitat *alli teſti*. Sic. *Cardunazzu cu xiuri bianchi*.

Polygamia neceſſaria.

497. SILPHIUM: recept. paleaceum. pappus 2. ariſtatus. cal. ſquarroſus.

I. *Terebinthinaceum*: foliis alternis ovatis ſerratis ſcabris. Linn. s. p. p. 1301. obſervatur in horto R. P. †

498. BALTIMORA: cal. cylindricus, polyphyllus. radius cor. 1. florus. pappus o. recept. paleaceum.

I. *Recta*: Lin. mant. 288. colitur in H.R.P. †

499. POLYMNIA: recept. paleaceum. pappus o. floſculi radii quini.

I. *Uvedalia*: foliis oppoſitis haſtato-ſinuatis. Linn. s. p. p. 1303. colitur in ſolo H.R.P.†

500. CALENDULA: recept. nudum. pappus o. cal. polyphyllus æqualis. ſemina diſci membranacea.

I. *Arvenſis*: feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis: extimis erectis protenſis. Linn. s. p. p. 1303. ubique naſcitur. Sic. *Calendula ſarvaggia, o xiuri d' ogni miſi.*

II. *Officinalis*: ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. Linn. s. p. p. 1304. ubique. Sic. *Calendula cu xiuri ſimplici, e duppiu.*

Phar. Calendulæ herba, flores, conſerva, aqua, acetum.

Qual.

Qual. Amara, ſubnarcotica, flava, crepitans.

Vis. Pellens, emmenagoga, ſudorifera, exanthematica.

Uſus. Ophthalmia, vertigo, febres exanthematicæ.

Comp. o.

501. ARCTOTIS: recept. villoſum. pappus corona 5.phylla. cal. imbricatus, ſquamis apice ſcarioſis.

I. *Triſtis*: floſculis radiantibus vicenis tripartitis. Linn. s. p. p. 1306. in horto R. P. conſervatur. †

II. *Calendula*: floſculis radiantibus ſterilibus duodenis ſubintegris, foliis lyratis nigro-denticulatis. Lin.s. p. p. 1306. in horto R. P. eſt. †

502. OSTEOSPERMUM: recept. nudum, pappus o. ſemina globoſa oſſea.

I. *Moniliferum*: foliis ovalibus ſerratis petiolatis ſubdecurrentibus. Linn. s. p. p. 1308. in hortis botanicis. Sic. *Criſantemu arboreu*.

503. FILAGO: recept. nudum. pappus. o. cal. imbricatus, floſculi feminei inter ſquamas calycis locati.

I. *Pygmea*: floribus ſeſſilibus terminalibus, foliis floralibus majoribus. Linn. s. p. p. 1311.ubique naſcitur. Sic. *Gnafaliu, o leontopetalu*.

II. *Germanica*: panicula dichotama, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis. Linn.

 s. p.

s. p. p. 1311. ubique . Sic. *Erva cuttuneddu* , *o curuna di Monacu* .

III. *Arvenſis* : floribus conicis lateralibus , caule paniculato , Linn. s. p. p. 1312. in Civitate Politii habitat .

IV. *Leontopodium* : caule ſimpliciſſimo , capitulo terminali , bracteis hirſutiſſimis radiato . Linn. s. p. p. 1312. in Civitate Politii naſcitur , *allu manicu di la padedda* .

Polygamia ſegregata .

504. SPÆRANTHUS : recept. multiflorum . pappus o.

I. *Indicus* : pedunculis criſpatis. Linn. s. p. p. 1314. colitur in hortis botanicis . Sic. *Sferantu* .

505. ECHINOPS : calix uniflorus . corol. tubuloſæ hermaphroditæ , recept. ſetoſum . pappus ſetaceus .

I. *Sphærocephalus* : capitulis globoſis, foliis pubeſcentibus . Linn. s. p. p. 1314. in Civitate Politii , *alli Caſtagneri* , & in monte Quiſquinæ naſcitur . Sic. *Carduni cu teſti comu rizzi di caſtagna*.

II. *Ritro* : capitulo globoſo, foliis ſupra glabris. Linn. s. p. p. 1314. in monte Quiſquinæ . Sic. *Carduni cu fogghi liſci cerulei* .

Po-

Monogamia : le ſtam: ſono unite per li vaſi ſpermatici in un ſol fiore.

506. JASIONE : cal. communis 10.phyllus. corolla 5.petala regularis. capſ. infera 2.locularis.

I. *Montana* : Linn. s. p. p. 1317. pertinet ad hortum R. P. & in Sicilia naſcitur.

507. LOBELIA : cal. 5.fidus. corolla 1.petala irregularis. capſ. infera, 2.ſive 3.locularis.

I. *Inflata* : caule erecto, foliis ovatis ſubſerratis, pedunculo longioribus, capſulis inflatis. Lin. s. p.p.1320. in horto R.P. ſervatur. †

II. *Laurentia* : caule proſtrato, foliis lanceolatis ovalibus crenatis, caule ramoſo, pedunculis ſolitariis unifloris longiſſimis. Linn. s. p. p. 1321. in Oreto flumine. Sic. *Sorti di viola cu xiuri picciriddi aperti.*

III. *Longiflora* : fol. lanceolatis dentatis, pedunculis breviſſimis lateralibus, tubo cor. filiformi longiſſimo. Linn. s. p. p. 1319. in ſolo H. R. P. colitur. †

IV. *Siphyllitica* : caule erecto, fol. ovato-lanceolatis ſubſerratis, calycum ſinibus reflexis. Linn. s. p. p. 1320. adornat ſolum H. R. P.

Phar. Lobeliæ radix.

Qual. Acris, nauſeoſa, lacteſcens.

Vis. Pellens, emetica, purgans.

Uſus. Syphilis!
Comp. o.

508. VIOLA: cal. 5.phyllus. corolla 5 petala irregularis, poſtice cornuta. capſ. ſupera, 3.valvis, 1 locularis.

I. *Odorata*: acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. Linn. s. p. p. 1324. in hortis botanicis. Sic. *Viola di jardinu*.

Phar. Violæ flores, conſerva, ſyrupus, julepus, ſaccharum, mel, oleum, ſemina. Violariæ herba.

Qual. Flor. fragrans, herba ſuperflua.

Vis. Flor. anodyna; herb. emolliens; rad. purgans? emetica? ſem. diuretica, emetica; ſyrup. refrigerans.

Uſus. Sem. calculus; ſyr. raucedo, tuſſis, exanthemata.

Comp. Sem. 4. cordial.; enemat.

II. *Canina*: caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis. Linn. s. p. p. 1324. ubique. Sic. *Violi di muntagna*, *o ſarvaggi*.

III. *Tricolor*: caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis dentatis. Linn. s. p. p. 1326. in hortis botanicis. Sic. *Soggira*, *e Nora*.

IV. *Biflora*: caule bifloro, foliis reniformibus ſerratis. Linn. s. p. p. 1326. in monte Maronis naſcitur. Sic. *Viola ad arvuliddu cu xiuri biancu, e giarnu*. 509.

509 IMPATIENS: cal. 2.phyllus. corolla 5. petala irregularis, nectario cucullato. capſ. ſupera, 5.valvis.

I. *Balſamina*: pedunculis 1.floris ſubaggregatis, foliis lanceolatis: ſuperioribus alternis, nectariis flore brevioribus. Linn. s. p. p. 1328. hornat feneſtras. Sic. *Maravigghia di Francia*.

CLASSIS VIGESIMA.

GYNANDRIA DIANDRIA.

Nozze moſtruoſe: *ſtamine due*.

510. ORCHIS: nectarium corniforme ponè florem.

I. *Bifolia*: bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo: cornu longiſſimo, petalis patentibus. Linn. s. p. p. 1331. in humidis naſcitur. Sic. *Teſticulu di cani cu xiuri bianchi*.

Phar. Satyrii radix, condita.
Qual. Hircina, mucilaginoſa.
Vis. Anodyna, inviſcans, lubricans, aphrodiſiaca, analeptica.
Uſus. Sterilitas, atecnia, tabes, dyſſenteria.
Comp. Conf. dia ſatyrio.

II.

II. *Papilionacea*: bulbis indiviſis, nectarii labio indiviſo ampliato emarginato crenato: cornu ſubulato, petalis conniventibus. Linn. s. p. p. 1331. in Oppido Miſilmeri naſcitur. Sic. *Teſticulu di cani cu xiuri a parpaghiuni*.

III. *Coriophora*: bulbis indiviſis, nectarii labio trifido reflexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus. Linn. s. p. p. 1332. ubique in montuoſis. Sic. *Satiriu cu xiuri comu cimici*.

IV. *Morio*: bulbis indiviſis, nectarii labio 4. fido crenulato: cornu obtuſo, petalis omnibus conniventibus. Linn. s. p. p. 1333. habitat in monte Maronis. Sic. *Gadduzzi d' aqua*.

Phar. Salep. radix.
Qual. Hircina, mucilaginoſa.
Vis. Inviſcans, lubricans, nutriens, aphrodiſiaca.
Uſus. Atecnia!
Comp. o.

V. *Maſcula*: bulbis indiviſis, nectarii labio. 4. lobo crenulato: cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. Linn. s. p. p. 1333. habitat in Oppido Dianæ. Sic. *Gadduzzi d' aqua maſculini*.

VI. *Pyramidalis*: bulbis indiviſis, nect. labio bicorni trifido æquali integerrimo: cornu longo, petalis ſub lanceolatis. Linn. s. p. p. 1332. naſcitur in Oppido Miſilmeri. Sic. *Pizzungurdu*.

VII.

VII. *Militaris*: bulbis indiviſis, nectarii labio 5.fido punctis ſcabro: cornu obtuſo, petalis confluentibus. Linn.s. p. p. 1333. in valle Divi Martini Panormi oritur. Sic. *Satiriu cu fogghi larghi*.

VIII. *Latifolia*: bulbis ſubpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. Linn. s. p. p. 1334. in Monte Maronis, *alli Favari* naſcitur. Sic. *Parma criſti, o manuſchriſti cu fogghi larghi*.

. IX. *Maculata*: bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu germinibus breviore: labio plano, petalis dorſalibus erectis. Linn. s. p. p. 1335. in monte Maronis, *a li favari*, hortum habet. Sic. *Parmacriſti cu fogghi macchiati di niuru*. ignoranter a ruſticis nuncupatur diſcordia.

X. *Abortiva*: bulbis faſciculatis filiformibus, nectari labio ovato integerrimo. Linn. s. p. p. 1336. in Civitate Politii, *a lu nuciddittu ſutta la Pietà* naſcitur. Sic. *Orchidi cu radichi a faſciu, e xiuri viulettu*.

511. SATYRIUM: nectarium ſcrotiforme, ſive inflato-didymum ponè florem.

I. *Hircinum*: bulbis indiviſis, foliis lanceolatis, nectarii labio 3.fido: intermedia lineari elongata obliqua præmorſa. Linn. s. p. p. 1337. in montibus Maronis, & Quiſquinæ oritur. Sic. *Satiriuni*.

II. *Viride*: bulbis palmatis, foliis oblongis obtuſis: nectarii labio lineari 3.fido: intermedia obſoleta. Linn. s. p. p. 1337. in Quiſquinæ monte ori-

oritur. Sic. *Parmacriſti cu xiuri virdaſtri.*

512. OPHRYS: nectarium ſubtus ſubcarinatum.

I. *Monorchis*: bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio 3.fido cruciato. Linn. s. p. p. 1342. in montuoſis naſcitur. Sic. *Orchidi cu radicatunna*.

II. *Spiralis*: bulbis aggregatis oblongis, caule ſubfolioſo, flor. ſpirali ſecundis, nect. labio indiviſo crenulato. Linn. s. p. p. 1340. reperitur in Oppido Ucriæ, *a pizzu di cucudu*. Sic. *Pizzungurdu cu xiuri vranchi attaccati a lu truncu adunu, a dunu*.

III. *Anthropophora*: bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii labio lineari tripartito, medio elongato bifido. Linn. s. p. p. 1343. in valle Divi Martini Panor. oritur. Sic. *Curuna, o pinnacchiu d' Imperatrici, chi rappreſenta l' omu nudu*.

IV. *Inſectifera*: bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii labio ſubquinque lobo. Linn. s. p. p. 1343. in valle Divi Martini & alibi. Sic. *Orchidi chi rappreſenta varii inſetti, lu ſchravaghiu, o veru l' apa*.

V. *Ovata*: bulbo fibroſo, caule bifolio, fol. ovatis, nect. labio bifido. Linn. s. p. p. 1340. reperitur in monte Maronis, *a li Favari*. Sic. *Bifoliu cu fogghi ad ovu*.

VI. *Myoides*: bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nect. labio oblongo 4.partito, laciniis dua-

bus

bus mediis elongatis: Jacqu. p. 375. ubique reperitur. Sic. *Satiriu cu xiuri di veſpa, o di muſca.*

VII. *Arachnites*: bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nect. labio lato emarginato appendiculato. Linn. s. p. p. 1340. in valle Divi Martini Panor. Sic. *Satiriu cu xiuri di apa, o di tarantula.*

513. SERAPIAS: nectarium ovatum, gibbum, labio ovato.

I. *Helleborine*: bulbis fibroſis, floribus erectis, bractea brevioribus. Linn. s. p. p. 1344. naſcitur in valle Divi Martini, *allu vuſchittu*. Sic. *Eleborine cu xiuri 'ncarnatu, o orchi cu xiuri ruſſi.*

II. *Lingua*: bulbis ſnbrotundis, nectarii labio trifido acuminato, petalis longiore glabro. Linn. s. p. p. 1344. in monte Maronis vivit. *allu marcatu di Paganu.*

III. *Cordigera*: bulbis ſubrotundis, nectarii labio trifido acuminato maximo baſi barbato. Linn. s. p.p. 1345. oritur in Conventu S. M. a Jeſu Panormi. Sic. *Orchi cu xiuri ruſſi grandi.*

IV. *Longifolia*: bulbis fibroſis, floribus erectis, bractea longioribus. Linn. s. p.p. 1345. in Civitate Politii, *allu nucidditu di la pietà* floreſcit. Sic. *Damaſoniu.*

V. *Enſifolia*: bulbis fibroſis, fol. enſiformibus diſtichis, bracteis minutiſſimis, floribus erectis: nectarii labio obtuſo petalis breviore. Linn. s. p.p. 404. naſcitur in Civitate Politii, *a la pietà*. Sic. *Orchi cu xiuri a ſpica vrancu.*

Triandria: Tre ſtamine.

514. SISYRINCHIUM: cal. o. cor. 6. petala, plana. ſtig. 3. capſ. 3. locularis infera.

I. *Bermundiana*: caule foliiſque ancipitibus. Linn. s. p. p. 1353. in horto R. P. floreſcit. Sic. *Spatulidda cu xiuri graziuſu.*

515. FERRARIA: cal. o. cor. 6. petala criſpa. ſtig. cucullatum. capſ. trilocularis, infera.

I. *Undulata*. Linn. s. p. p. 1353. colitur in hortis botanicis. Sic. *Spatulidda fruſtera cu xiuri rizzu di culuri ſmortu.*

Pentandria: Cinque ſtamine.

516. PASSIFLORA: cal. 5. partitus. cor. 5. petala. bacca pedicellata.

I. *Suberoſa*: foliis trilobis ſubpaltatis, cortice ſuberoſo. Linn. s. p. p. 1358. colitur in horto R. P. Sic. *Xiuri di paſſioni cu xiuri giarnu.*

II. *Fœtida*: foliis trilobis cordatis piloſis, involucris multifido-capillaribus. Linn. s. p. p. 1359. includitur in horto R. P. Sic. *Xiuri di paſſioni fetidu.*

III. *Cærulæa*: foliis palmatis integerrimis. Lin. s. p. p. 1360. ornat feneſtras. Sic. *Xiuri di paſſioni.*

He-

Hexandria : *ſei ſtamine*.

517. ARISTOLOCHIA : hexagina: cal.o.cor. 1.petala,lingulata,integra . capſ.6.locularis infera.

I. *Sempervirens* : foliis cordato-oblongis undatis , caule infirmo , floribus ſolitariis . Linn. s p.p. 1363. in hortis botanicis . Sic. *Piſtolochia* .

II. *Rotunda* : foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis , caule infirmo , floribus ſolitariis . Linn. s. p. p. 1364. in Oppido Divi Stephani , *allu bancu* , & ubique . Sic. *Aſtrologia rotunda* .

Phar. Ariſtolochiæ rotundæ radix .

Qual. Fætida , aromatica , amara , acris , exurens .

Vis . Incidens , vomitoria , pellens , diuretica , abbortiva , emmenagoga , repellens .

Uſus . Cachexia , choroſis ! podagra , ſcabies , fiſtula .

Comp. Theriach.;alexipharm.;troch.capparidis;

III. *Longa* : foliis cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis , caule infirmo , floribus ſolitariis . Linn. s. p. p.1364. naſcitur in Oppido Sancti Stephani , *allu bancu* , *e a la muntagna di Cammarata* . Sic. *Aſtrologia longa* .

Phar. Ariſtolochiæ longæ radix .

Qual. Præcedentis.
Vis. Præcedentis.
Comp. Andromach.; ung.apoſtolor.; empl.manus Dei.

IV. *Clematitis*: foliis cordatis, cauſe erecto, floribus axillaribus confertis. Linn. s. p. p. 1364. habitat in Oppido Dimidijuſſi. Sic. *Aſtrologia tenui*.

Phar. Ariſtolochiæ vulgaris radix,
Qual. Graveolens, amara, acris.
Vis. Pellens, ſubvomitoria.
Uſus. Podagra, cacoethes, ſarcoma, cachexia.
Comp. o.

Octandria: *Otto ſtamine*.

518. CYTINUS: calyx 4.fidus. corolla o. bacca 8.locularis.
I. *Hypociſtis*: Linn. s. p. p. & ſiſt. nat. 602. oritur in Civitate Cefaludii, *alla Calura*. Sic. *Lupa di ruſedda*.

Phar. Hypocyſtidis ſuccus.
Qual. Acido-ſtiptica, nigra.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Profluvia.
Comp. Andromach.; mithridat.; troch.carabæ; em-

empl. herniæ; paſſul. laſſativ.

Polyandria : molte ſtamine.

419. ARUM : ſpatha 1.phylla,cucullata.ſpadix ſupra nudus, infernè fœmineus, medio ſtamineus.

I. *Dracunculus* : foliis pedatis : foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus, ſpatham ſpadice longiorem. Linn. s.p. p. 1367. in hortis botanicis. Sic. *Sirpintaria*.

II. *Colocaſia* : foliis peltatis ovatis repandis: baſi ſemibifidis. Linn. s. p. p. 1368. in humidis locis naſcitur. Sic. *Pampina di paradiſu*.

III. *Maculatum* : acaule, foliis haſtatis integerrimis, ſpadice clavato. Linn. s.p. p. 1370.habitat ubique. Sic. *Anzaru*.

Phar. Ari radix, drag. ſem., fæculæ, herba.
Qual. Acris, ſeptica.
Vis. Calefaciens, incidens, ſaponacea, expectorans, coſmetica; recens corrodens, rubefaciens, vexicans.
Uſus. Tertiana, anorexia, aſthma humerale, obſtructio,cachexia, chloroſis, contuſura, phthiſis.
Comp. pul. benedict.

IV. *Ariſarum* : acaule,foliis cordato oblongis, ſpatha 2.fida, ſpadice incurvo. Linn. s. p. p.1370 in monte Pellegrino vivit.

V. *Proboſcineum* : acaule, foliis haſtatis, ſpa-

tha

tha declinata filiformi ſubulata. Linn. s. p.p. 1370 ubique. Sic. *Azareddu cu ſogghi a ſaitta*.

520. AMBROSINIA: ſpata 1.phylla cucullata; corolla o. nectaria duo ſubrotunda. capſ. ſubrotunda 1.locularis.

I. *Baſſii*: Lin. gener. plant. 579. prope Conventum S.M. a Jeſu, pecurialiter in hoc Regno vivit.*

521. CALLA: ſpatha plana. ſpadix tectus floſculis. cal. o. Bacca polyſperma.

I. *Ethiopica*: fol. ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo. Linn. s. p. p. 1373. colitur in ſolo H. R. P. †

522. ZOSTERA: ſpadix linearis, altero latere fructifero. cal. o. ſtam. alterna, ſem. ſolitaria alterna.

I. *Oceanica*: pericarp. pedicell. oliviformibus. Lin. s. p. p. 1374. ſubmergitur fluctibus. Sic. *Arça di triſcia ſtritta*.

CLAS-

CLASSIS VIGESIMA PRIMA.

MONOECIA MONANDRIA.

Fiori maſchili, e feminei, ſopra l'iſteſſa pianta con una ſtamina.

523. CYNOMORIUM: mas: cal. amenti. cor. nulla.
fem. cal. amenti. cor. nulla. ſtyl. 1.
fem. 1. ſubrotundum.

1. *Coccineum*: Linn. s. p. p. 1375. habitat in Civitate Dræpani, & Inſula Melitenſi. Sic. *Fungu militenſi longu, e ruſſu.*

Phar. Fungi melitenſis ſcrop. 1.
Qual. Stiptica, nigra.
Vis. Adſtringens, obſtipans.
Uſus. Dyſenteria, ulcus cacoethicum, ſtomacace, hæmatemeſis, hemorrhagia uteri!
Comp. o.

Diandria: due ſtamine.

524. LEMNA: mas: cal. 1. phyllus, cor. o.
fem. cal. 1. phyllus, cor. o. ſtyl. 1. capſ. 1. locularis.

1. *Minor*: foliis ſeſſilibus, utrinque planiuſculis

lis, radicibus ſolitariis. Linn. s. p. p. 1376. in aquis pacificis. Sic. *Linticchia d' aqua*.

II. *Gibba*: foliis ſeſſilibus hemiſphericis, radicibus ſolitariis. Linn. s. p. p. 1377. ſupernatat in aquis. Sic. *Linticchia d' acqua cu fogghi tundi.*

Triandria: tre ſtamine.

525. TYPHA: mas: cal. 3. phyllus, cor. o. fœm.: cal. capillaris, cor. o. ſtyl. 1. ſem. 1. pappigerum.

I. *Latifolia*: foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula, fœmineaque, approximatis. Linn. s. p. p. 1377. in aquis & paludibus vivit. Sic. *Buda cu fogghi larghi, o candila di picuraru*.

II. *Anguſtifolia*: foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula, fœmineaque remotis. Linn. s. p. p. 1377. in paludibus. Sic. *Buda cu fogghi ſtritti*.

526. ZEA: mas: cal. glum. 2. flora cor. glum. 2. valvis.

fœm.: cal. glum. 1. flora. cor. glum. 2. valvis ſtyl. 1. ſem. 1. nudum ſubrotundum.

I. *Mays*: Linn. s. p. p. 1378. ſeritur in hortis. Sic. *Frumentu d' India*.

527. COIX: mas: cal. glum. 2. flora, cor. glum. 2. valvis.

fœm. cal. glum. 2. flora. cor. glum. 2. valvis. ſtyl. 2. fidus ſem. 1. gluma ſinu perforata.

I. *Lacrymajob*: ſeminibus ovatis. Linn. s. p. p. 1378.

p. 1378. in hortis colitur. Sic. *Gioppu*.

528. CAREX: mas: ament. 1. florum. cor. o. fœm. ament. 1. florum. cor. 1. ſtyl. 1. ſem. 1. tunicatum triquetrum.

I. *Arenaria*: ſpica compoſita, ſpiculis androgynis. inferioribus remotioribus, foliolo longiori inſtructis, culmo triquetro. Linn. s. p. p. 1381. in humidis oritur. Sic. *Juncu cu xiuri a ſpica*.

II. *Leporina*: ſpica compoſita, ſpiculis ovatis ſeſſilibus approximatis alternis androgynis nudis. Linn. s. p. p. 1381. in montuoſis locis. Sic. *Juncu cu xiuri a ſpica comu ovu*.

III. *Elongata*: ſpiculis oblongis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ovatis acutis. Linn. s. p. p. 1383. ſitit aquas. Sic. *Sorti di ziparu, cu ſpichi longhi pindenti*.

IV. *Digitata*: ſpicis linearibus erectis: maſcula breviore inferioreque, bracteis aphyllis, capſulis diſtantibus. Linn. s. p. p. 1384. in nemoribus. Sic. *Ziparu cu xiuri a ſpica longa, e ſtritta*.

V. *Montana*: ſpicis fœmineis ſeſſilibus ſubſolitariis ovatis maſculæ approximatis, culmo nudo, capſulis pubeſcentibus. Linn. s. p. p. 1385. in locis umbroſis aſconditur.

VI. *Saxatilis*: ſpicis tribus ovatis ſeſſilibus alternis; maſcula oblonga. Linn. s. p. p. 1385. in nemore dicto *di lu Cappideri*.

VIII. *Panicea*: ſpicis pedunculatis erectis remotis: fœmineis linearibus, capſulis obtuſiuſculis in-

 ſla

ſlatis. Linn. s. p. p. 1387. habitat in uliginoſis locis.

VIII. *Cæſpitoſa*: ſpicis erectis cylindricis ternis ſeſſilibus, maſcula terminali, culmo triquetro. Linn. s. p. p. 1388. ubique in locis paludoſis.

IX. *Paniculata*: racemo compſito, ſpiculis androgynis. Linn. s. p. p. 1383. in locis paludoſis naſcitur. *Iuncu cu fruttu a mazzi*.

Tetrandria: quattro ſtamine.

529. BUXUS: mas: calyx triphyllus. petala duo germinis rudimentum.

fœm. calyx quatriphyllus. petala 3. ſtyli 3. capſ. 3. roſtris, 3. locularis. ſem. 2.

I. *Sempervirens*. Linn. s. p. p. 1394. Sic. *Vuſciu*. videtur ubique.

Phar. Buxi lignum, ol. empir. gt. 20.

Qual. Amara, tetra, fætida.

Vis. Sudorifera, mundificans, fol. purgans, pellens.

Uſus. Hirſuties, ol. empir. epilepſia, hiſteria.

Comp. o.

530. URTICA: mas: calyx 4. phyllus. cor. o. nectarium centrale cyathiforme.

fœm. cal. 2. valvis. cor. o. ſem. 1. nitidum.

I. *Pilulifera*: foliis oppoſitis ovatis ſerratis, amen-

amentis fructiferis globoſis. Linn. s. p. p. 1395. ubique naſcitur. Sic. *Ardicula maſculina*.

Phar. Urticæ Romanæ ſemina.
Qual. Urens, tactu nocens.
Vis. Diuretica.
Uſus. Rubeola, nephritis, hæmorrhagia.
Comp. o.

II. *Dodartii*: foliis oppoſitis ovatis ſubintegerrimis, amentis fructiferis globoſis. Linn.s.p.p. 1395. oritur ubique. Sic. *Ardicula maſculina cu fogghi d' erva di ventu*.

III. Urens: foliis oppoſitis ovalibus. Linn.s. p. p. p. 1396. ubique. Sic. *Ardicula fimminedda picciridda*.

IV. *Dioica*: foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. Lin.s. p. p. 1396. naſcitur ubique. Sic. *Ardicula cu xiuri a lazziteddu*.

Phar. Urticæ maioris radix, erba, aqua, ſemina.
Qual. Urens tactu, ſubinſipita.
Vis. Diuretica, ſtimulans.
Uſus. Apoplexia, icterus, nephritis, phthiſis, hæmorrhagia, hæmoptyſis, hæmorrhoidis.
Comp. o.

V. *Cannabina*: foliis oppoſitis tripartitis inciſis. Linn. s. p. p. 1396. in H. R. P. includitur.

531. MORUS : mas : calyx 4.partitus. cor. o.
fœm.: calyx 4.phyllus. cor. o. ſtyli 2. cal. baccatus. ſem. 1.

I. *Alba* : foliis oblique cordatis lævibus. Linn. s.p.p. 1398. ubique. Sic. *Ceuſi bianchi*.

II. *Nigra* : foliis cordatis ſcabris. Linn. s. p.p. 1398. ubique. Sic. *Ceuſi nigri*.

Phar. Mori rob., ſyr., cortex, radix.
Qual. Dulci-ſubacida.
Vis. Refrigerans, corroborans.
Uſus. Febres putridæ, ſitis, angina. cort. tenia.
Comp. Miſturæ febriles.

Pentandria : *cinque ſtamine*.

532. XANTHIUM : mas : ca l. comm. imbricatus. cor. 1. petalæ 5. fide infundibul. recept. paleaceum.
fœm. cal. involucrum 2. phyllum. 2. florum. cor. o. drupa ſicca muricata, 2. fida. nucleus 2. locularis.

I. *Strumarium* : caule inermi, foliis cordatis trinervatis. Linn. s. p. p. 1400. habitat prope floram Juliam. Sic. *Barbana minuri*.

Phar. Xanthii ſem. unc. ſemis.
Qual. Luteo-tinctoria. amara, ſubacris.
Vis. Diaphoretica, adſtringens, pellens.
Uſus

Uſus. Heryſipelas.
Comp. o.

II. *Orientale* : caule inermi, foliis cuneiformi-ovatis. ſubtrilobis. Linn. s. p. p. 1400. ſervatur in horto R. P.

III. *Spinoſum* : ſpinis ternatis, foliis trilobis. Linn. s. p. p. 1400. colitur in hortis botanicis. Sic. *Bardana minuri ſpinuſa*.

533. AMBROSIA : mas : cal.comm. 1.phyllus cor. 5.fida.

foem cal. 1.florus, 2.phyllus. cor.o. ſtyli 1. nux 5.dentata.

I. *Maritima* : foliis multifidis, ſpicis ſolitariis piloſis ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 1401.colitur apud botanicos. Sic. *Ambroſia*.

534. AMARANTUS : mas : cal. 3.ſ. 5.phyllus. cor. o. ſtam. 3. ſ.5.

foem. cal. 3.ſ.5.phyllus. cor.o. ſtyl. 3. capſ. 1.locularis circumſciſſa. ſem. 1.

I. *Tricolor* : glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis amplex icaulibus; foliis lanceolato ovatis coloratis. Linn. s. p. p. 1403. ornat feneſtras. Sic. *Giluſia di tri culuri*.

II. *Melancholicus*: glomerulis triandris axillari-ſubrotundis ſeſſilibus, foliis lanceolatis acuminatis. Linn. s. p. p. 1403. includitur in horto R. P. †

III. *Blitum* : glomerulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ovatis retuſis, caule diffuſo. Linn.

s. p.

s. p.p. 1403. naſcitur ubique. Sic. *Giujuni chi ſtriſcia pri terra, o centugruppa.*

IV. *Viridis*: glomerulis triandris, flor. maſculis trifidis, fol. ovatis emarginatis, caule erecto. Linn. s. p. p. 1405. ubique naſcitur. Sic. *Giujuni*.

V. *Polygonoides*: glomerulis triandris axillaribus, foliis ovatis emarginatis, floribus fœmineis infundibuliformibus obtuſis. Linn. s. p. p. 1405. habetur in horto R. P. †

VI. *Sanguineus*: racemis pentandris compoſitis erectis, lateralibus patentiſſimis, foliis ovato-oblongis. Linn. s. p. p. 1407. eſt in horto R. P. †

VII. *Hypochandriacus*: racemis pentandris compoſitis confertis erectis, foliis ovatis mucronatis. Linn. s. p. p. 1407. includitur in horto R. P.

VIII. *Caudatus*: racemis pentandris decompoſitis cylindricis pendulis longiſſimis. Linn. s. p. p. 1406. colitur in horto R. P. †

IX. *Spinoſus*: racemis pentandris cylindricis erectis, axillis ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1407. colitur in hortis botanicis. Sic. *Amarantu ſpinuſu*.

Polyandria: molte ſtamine.

535. MYRIOPHYLLUM: mas: cal. 4. phyllus. cor. o. ſtam. 8.
fœm. cal. 4. phyllus. cor. o. piſt. 4., ſtyl. o. ſem. 4. nuda.

I. *Spicatum*: floribus maſculis interruptè ſpicatis.

tis. Linn. s. p. p. 1409. ſupermittitur aquis.

II. *Verticillatum*: floribus omnibus verticillatis. Linn. s. p. p. 1410. in Oreto flumine naſcitur. Sic. *Milli fogghiu aquaticu*.

536. THELIGONUM: mas: cal.2.fidus.cor.o. ſtam. 12.circiter.

foem. cal. 2.fidus. cor.o. piſt. 1.ſem. 1. corticatum.

I. *Cynocrambe*: Linn. s. p. p.1411. habitat in nemore Colleſani prope viam, quæ ducit ad Montem Maronis. Sic. *Sorti di mircuredda*, *o cinogrambi*.

537. POTERIUM: mas: cal. 4.phyllus. cor. 4.partita. ſtam. 30.uſque ad 40.

foem.cal. 4.phyllus. cor.4.partita.piſt.2.bacca e tubo corollæ indurato.

I. *Sanguiſorba*: inerme, caulibus ſubangulofis. Linn. s. p. p. 1411. ubique in ſiccis naſcitur. Sic. *Pampinedda*.

Phar. Pimpinellæ italicæ herba, ſemina.
Qual. Styptica, ſubfragrans.
Vis. Adſtringens, vulneraria.
Uſus. Hemoptyſis? dyſenteria? hydrophrobia?
Comp. Infuſ. vinoſa vernal.

II. *Spinoſum*: ſpinis ramoſis. Linn.s.p.p.1412. colitur apud botanicos. Sic. *Pimpinedda ſpinuſa*.

III.

III. *Hybridum*: inerme, caulibus teretibus ſtrictis. Linn. s. p. p. 1412. naſcitur in nemoribus. Sic. *Pimpinedda ċu forma d' acrimonia*.

538. QUERCUS: mas: calyx ferè 5.fidus. cor. o. ſtam. 5. ſive 10.

fœm. cal. 1.phyllus integerrimus ſcaber. cor. o. ſtyl. 2. ſive 5. ſem. 1. ovatum.

I. *Ilex*: foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratiſque petiolatis. ſubtus incanis, cortice integro. Linn. s. p. p. 1412. populat nemores. Sic. *Arvuli d' Ilici*.

II. *Suber*: foliis ovato-oblongis indiviſis ſerratis, ſubtus tomentoſis, cortice rimoſo fungoſo. Linn. s. p. p. 1413. format nemores. Sic. *Suvaru*.

Phar. Suberis cortex.
Qual. Sicca, ſtyptica.
Vis. Adſtringens, coriaria.
Uſus. Dyſenteria, eryſipelas.
Comp. o.

III. *Coccifera*: foliis ovatis indiviſis ſpinoſodentatis glabris. Linn. s. p. p. 1413. in monte Peregrino, & alibi conſpicitur. Sic. *Ilici a troſſa picciridda*.

IV. *Robur*: foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus, ſinubus acutioribus angulis obtuſis. Linn. s. p. p. 1414. in nemoribus. Sic. *Ruvulu*, o *rugulu*.

Phar.

Phar. Quercus cortex, aqua, cupulæ, glandes.
Qual. Sicca, ſtyptica.
Vis. Adſtringens, coriaria, obſtipans.
Uſus. Diarrhæa! tertiana, hæmorrhagia.
Comp. o.

V. *Cerris*: foliis oblongis lyrato-pinnatifidis: laciniis tranſverſis acutis; ſubtus ſubtomentoſis. Linn. s. p. p. 1415. format nemores. Sic. *Cerru.*

VI. *Ægilops*: foliis ovato-oblongis glabris ſerrato-dentatis. Linn. s. p. p. 1414. in Nemoribus habitat. Sic. *Cerru cu agghiandri groſſi.*

539. JUGLANS: mas: cal. 1.phyllus, ſquamiformis. cor. 6.partita. filam. 18.
fœm. cal. 4.fidus, ſuperus. cor. 4.partita. ſtyl. 2. drupa nucleo ſulcato.

I. *Regia*: foliolis ovalibus glabris ſubſerratis: ſubæqualibus. Linn. s. p. p. 1415. ubique. Sic. *Arvulu di nuci.*

Phar. Juglandis nuces, diſſepimentum, rob, oleum expreſſ.

Qual. Graveolens, amaricans, denigrans. nucl. ſubdulcis, ſicca.

Vis. Narcotica, pellens, emmenagoga! anthelminthica, Paralytica.

Uſus. Diſſep. dyſenteria, uſt. hæmorrhagia dentis, oleum expreſ. cicatrix variolæ, rob angina, nucl. tænia!

Comp. Acet. prophylact.

II. *Nigra*: foliolis quindenis lanceolatis ſerratis: exterioribus minoribus, gemmulis ſuper axillaribus. Linn. s. p. p. 1413. colitur in hortis botanicis. Sic. *Nuci indiana*.

540. FAGUS: mas: cal. 5. fidus, campanulatus. cor. o. ſtam. 12.

fœm.: cal. 4. dentatus. cor. o. ſtyli 3. capſula (calyx antea) muricata, 4. valvis. ſemina 2. ſive 3.

I. *Caſtanea*: foliis lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis. Linn. s. s. p. 1416. ubique. Sic. *Caſtagni*.

Phar. Caſtaneæ fructus, oleum expreſ. cortex.
Qual. Dulcis, eſculenta.
Vis. Flatulenta; temulentans, febrilis.
Uſus. Oleum ſtil., excoriatura.
Comp. o.

II. *Sylvatica*: foliis ovatis obſoletè ſerratis. Linn. s. p. p. 1416. in nemoribus reperitur. Sic. *Fagu*.

Phar. Fagi fructus, oleum expreſ. cineres clavellati.
Qual. Inſipida.
Vis. Temulentans, cephalalgica.

Uſus.

Uſus. o.
Comp. o.

541. CORYLUS : mas : cal. 1. phyllus, 3.fidus, ſquamiformis, 1.florus. cor. o. ſtam. 8.
foem. cal. 2.phyllus, lacerus. cor. o. ſtyl. 2. nux ovata.

I. *Avellana* : ſtipulis ovatis obtuſis. Linn. s. p. p. 1417. ubique. Sic. *Nuciddi*.

Phar. Coryli lignum, oleum empyreum.
Qual. Inodora, inſipida, ol. emp. fætida.
Vis. Ol. emp. anodyna.
Uſus. Ol. emp. odontalgia.
Comp. o.

542. PLATANUS : mas: cal. amentum globoſum. cor. vix manifeſta, antheres filamentum circumnatæ.
foem. cal. amentum globoſum. cor. polypetala. ſtyl. ſtig. recurvo. ſem. ſubrotunda, ſtylo mucronata, baſi pappoſa.

I. *Orientalis*. foliis palmatis. Linn. s. p. p. 1417. adornat vias. Sic. *Caſtagnazza ſarvaggia*.

Monadelphia : *unica fratellanza*.

543. PINUS : mas : cal. 4. phyllus. cor. o. ſtamina plurima. antheræ nudæ.

fœm. cal.ſtrobili : ſquama 2.flora . cor.o. piſtil. 1. nux ala membranacea excepta .

I. *Sylveſtris* : foliis geminis : primordialibus ſolitariis glabris . Linn. s. p. p. 1418. naſcitur in littoribus, que reſpiciunt Africam. Sic. *Pigniçeddi ſarvaggi* , *o zappinu* .

Phar. Pini turiones , ligni , olei , reſina , pix , olei empyr. picis. Terebinthina communis, cocta, oleum empyr ; templinum ; ſpiritus .

Qual. Reſinoſa .

Vis . Diuretica, mundificans.

Uſus . Scorbutus .

Comp. o.

II. *Pinea* : foliis geminis : primordialibus ſolitariis ciliatis . Linn. s. p. p.1419. ubique . Sic. *Arvulu di pignu* .

Phar. Pini nuces , nuclei mundati , lohoc , ol. ſtil. templinum .

Qual. Dulcis .

Vis . Nutriens , aphrodiſiaca .

Uſus . Stranguria , tabes .

Comp. El. diaſatyrii .

III. *Abies* : foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis lævibus bifariam verſis . Linn. s. p. p. 1421. habitat in monte Maronis . *a li Pini* . Sic. *Arvulu di San*

di San Filippu , o erva cruci cruci .

Phar. Abietis reſina , colophonium .
Qual. reſinoſa , crepitans .
Vis . Diuretica .
Uſus . Scorbutus , arthritis .
Comp. o.

544. CUPRESSUS : mas : calyx amenti ſquama . cor. o. anth. 4. ſeſſiles abſque filamentis .
foem. cal. ſtrobili : ſquama 1. flora . cor. o. ſtyl. 2. puncta concava . nux angulata .

I. *Sempervirens* : foliis imbricatis , frondibus quadrangulis . Linn. s. p. p. 1422. ubique . Sic. *Cipreſſu* .

Phar. Cupreſſi lignum ; nuces .
Qual. Sicca .
Vis . Adſtringens .
Uſus . Hernia , diarrhæa .
Comp. o.

II. *Thyoides* : foliis imbricatis , frondibus ancipitibus . Linn. s. p. p. 1422. in hortis botanicis colitur . Sic. *Impropie Tuja* .

545. CROTON : mas : cal. cylindricus, 5. dentatus . cor. 5. petala . ſtamina 10. vel 15.
foem. cal. polyphyllus . cor. o. ſtyl. 3. bifidi . capſ. 3. locularis , ſem. 1.

I. *Tinctorium*: foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. Linn. s. p. p. 1425. ubique naſcitur. Sic. *Eliotropiu tricoccu*.

Phar. Lacmus ſuccus (torneſolis).
Qual. Cæruleo-tinctoria.
Vis. Acidum indicandi.
Uſus. Gangræna, carcinoma?
Comp. o.

II. *Glanduloſum*: foliis oblongis ſerratis baſi biglanduloſis, fructibus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 1425. colitur in horto R. P. †

III. *Lobatum*: foliis inermi-ſerratis: inferioribus quinque lobis, ſuperioribus trilobis. Linn. s. p. p. 1427. in horto R. P. †

IV. *Argenteum*: foliis cordato-ovatis ſubtus, tomentoſis integris ſubſerratis. Linn. s. p. p. 1425 in horto R. P. includitur. †

546. RICINUS: mas: cal. 5. partitus. corolla o. ſtamina numeroſa.

fœm. cal. 3. partitus. cor. o. ſtyl. 3. bifidi. capſ. 3. locularis. ſem. 1.

I. *Communis*: foliis peltatis ſubpalmatis, ſerratis. Linn. s. p. p. 1430. ubique. Sic. *Erva carvana*, *pentadattulu*.

II. *Inermis*: foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis, petiolis glanduloſis, fructibus inermibus. Jacq. p. 362. colitur & ſponte ubique naſcitur. Sic. *Erva*

cur-

carvana cu frutti liſci e groſſi.

Phar. Ricini vulgaris (cataputiæ majoris) ſemina gr. 25. oleum.

Qual. Acris, amara.

Vis. Draſtica, inflammatoria, gaſtricans, anthelminthica!

Uſus. o.

Comp. o.

Syngeneſia: i vaſi ſpermatici ſono uniti.

547. TRICHOSANTHES: mas: cal. 5.dentatus. cor. 5.fida ciliata. filamenta 3.
foem. cal. 5. dentatus. cor. 5.fida. ſtyl. 3. pomum oblongum.

I. *Anguina*: pomis teretibus oblongis incurvis. Linn.s.p. p.1432. in hortis botanicis colitur. Sic. *Sorti di garana cu fruttu longu a citrolu.*

547. MOMORDICA: mas: cal. 5.fidus. cor. 6.partita. filamenta 3.
foem. cal. 5. fidus. cor. 5.partita. ſtyl. trifidus. pomum elaſtice diſſiliens.

I. *Balſamina*: pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. Linn. s. p. p. 1433. ornat feneſtras. Sic. *Garana.*

II. *Luffa*: pomis oblongis ſulcis catenulatis, foliis inciſis. Linn. s. p. p. 1433. colitur apud botanicos.

III.

III. *Elaterium*: pomis hiſpidis, cirrhis nullis. Linn. s. p. p. 1434. ubique. Sic. *Cucummareddu aſininu.*

Phar. Cucumeris aſinini radix gr. 15. drag. ſemis.

Elaterii extract. (viride) ſcrop. 1. reſina (alba) gr. 2.

Qual. Amariſſima, nauſeoſa.

Vis. Draſtica, hydrogoga, emmenagoga, abortiva.

Uſus. Hydrops, aſthma, leucorrhæa, coryza, ſcrophula.

Comp. Extract. panchymag.; ung. artha nitæ.

549. CUCURBITA: mas; cal. 5. dentatus. cor. 5. fida. filamenta 3.

foem. cal. 5. dentatus. cor. 5. fida. piſt. 5. fidum; pomi ſemina margine tumido.

I. *Lagenaria*: foliis dentatis cordatis tomentoſis, baſi ſubtus biglandulosis, pomis lignoſis. Lin. s. p. p. 1434. ubique. Sic. *Cucuzzi longhi, e caravazzi, e di xiaſchi.*

II. *Pepo*: fol. lobatis, pomis lævibus. Linn. s. p. p. 1435. ubique ſeritur. Sic. *Cucuzza di Spagna, o di ſtidda.*

Phar. Cucurbitæ ſemina.

Qual. Subdulcis.

Vis.

Vis. Edulcorans, refrigerans.

Uſus. Febres putridæ, agrypnia, ſtranguria, nephrytis.

Comp. Sem. 4. frigida majora; ſpec. diatragacanth.

III. *Verrucoſa*: foliis lobatis, pomis nodoſo-verrucoſis. Linn. s. p. p. 1435. ubique. Sic. *Cucuzza di viſta timpiſtata di purretti*.

IV. *Melopepo*: foliis lobatis, caule erecto, pomis depreſſo-nodoſis. Linn. s. p. p. 1435. colitur in hortis botanicis. Sic. *Cucuzza a canniſtreddu*.*

V. *Citrullus*: foliis multi-partitis. Linn. s. p. p. 1435. ubique ſeritur. Sic. *Muluni d' aqua*.

Phar. Citrulli ſemina.

Qual. Cucurbitæ.

Vis. Cucurbitæ.

Uſus. Cucurbitæ.

Comp. Sem. 4. frig. maj.; ſpec. diatragacanth.; pul. haly.

550. CUCUMIS: mas: cal. 5. dentatus. cor. 5.partita. filam. 3.

fœm. cal. 5. dentatus. cor. 5.partita. piſt. 3. fidum. pomi ſemina arguta.

I. *Colocynthis*: foliis multifidis, pomis globoſis glabris. Linn. s. p. p. 1435. colitur apud botanicos. Sic. *Coloquintida*.

Phar. Colocynthidis pulpa, ſemina , reſina, extract. gr. 4.

Qual. Amariſſima , nauſeoſa .

Vis . Draſtica , emmenagoga,abortiva , anthelminthica .

Uſus . Obſtipatio , epilepſia .

Comp. Enemata; troch.alhandal.; conf.hamech.; ung. arthanit. ; pil. cochiæ ;capitales ; pil. aureæ ; pil. Catholicæ; pil.gummat.extract.; panchimagogum ; extract. catholicum .

II. *Prophetarum* : fol. cordatis 5.lobis denticulatis obtuſis , pomis globoſis ſpinoſo-muricatis. Linn. s. p. p. 1436. in H. R. P. cuſtoditur . Sic. *Cucuzzeddi picciriddi , tundi , e piluſi* .

III. *Chate* : hirſutus,fol. angulis integris rotundatis, pomis fuſiformibus utrinq. attenuatis hirtis. Linn. s. p. p. 1437. in H. R. P. Sic. *Cucuzzeddi cornu vaſtunachi* . †

III. *Melo* : foliorum angulis rotundatis , pomis toruloſis . Linn. s. p. p. 1436. ſeritur in hortis . Sic. *Muluni di tavula* .

Phar. Melonis ſemina .

Qual. Subdulcis .

Vis . Cucurbitæ .

Uſus . Cucurbitæ .

Comp. Sem. 4.frig. maj. ; ſpec. diatragacanth.

IV.

IV. *Dudaim*: foliorum angulis rotundatis, pomis ſphericis umbilico retuſo. Linn. s. p. p. 1437. habitat in hortis botanicis. Sic. *Muluneddu di xiauru*.

V. *Sativus*: foliorum angulis rectis, pomis ovato-oblongis ſcabris. Linn. s. p. p. 1437. ſeritur in hortis. Sic. *Citrolu*.

Phar. Cucumeris ſemina.
Qual. Cucurbitæ.
Vis. Cucurbitæ.
Uſus. Cucurbitæ.
Comp. o.

VI. *Flexuoſus*: foliis angulato-ſublobatis, pomis cylindricis ſulcatis curvatis. Linn. s. p. p. 1437. ubique ſeritur. Sic. *Citrolu*, *o cucummaru*.

551. BRIONIA: mas: cal. 5. dentatus. cor. 5. partita, filam. 3.

fœm. cal. 5. dentatus. cor. 5. partita. ſtylus 3. fidus. bacca ſubgloboſa polyſperma.

I. *Alba*: foliis palmatis utrinque calloſo-ſcabris. Linn. s. p. p. 1438. ſecus vias. Sic. *Cucuzzaza*.

Phar. Brioniæ radix ſcrop. 1.; extract. drag. 1. fæculæ, baccæ, ſemina.

Qual. Acris, amara, nauſeoſa.

Vis. Purgans, pellens, anthelminthica, emmenagoga.

Uſus. Hydrops, mania, epilepſia, rheumatiſmus, ſugillatio, ung. pleuritis.

Comp. Catapl. reſolvens.

CLAS. VIGESIMA SECUNDA.

DIOECIA DIANDRIA.

I maſchi in una, e le femmine in altra pianta.

552. SALIX: mas: amenti ſquamae. cor. o. glandula baſeos nectarifera.
foem. amenti ſquamae. cor. o. ſtylus bifidus. capſ. 1. locularis bivalvis. ſemina papppoſa.

I. *Pentandra*: foliis ſerratis glabris, floribus pentandris. Linn. s. p. p. 1442. ubique. Sic. *Salaciu ruſſu*.

II. *Amygdalina*: foliis ſerratis glabris lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus. Linn. s. p. p. 1443. in umbroſis, & humidis. Sic. *Salaciu cu fogghi di mendula, o ſalaciu giarnu*.

III. *Babylonica*: foliis ſerratis glabris lineari-lanceolatis, ramis pendulis. Linn. s. p. p. 1443. colitur in hortis botanicis. Sic. *Salàciu fruſteri*.

IV. *Arenaria*: foliis integris ovatis acutis ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis. Linn. s. p. p. 1443 in fluminibus oritur. Sic. *Salaciu di ſarni virghi pri canniſtri*.

V.

V. *Caprea* : foliis ovatis rugoſis, ſubtus tomentoſis undatis , ſupernè denticulatis . Linn. s. p. p. 1448. format ſepes . Sic. *Zarcuni* .

VI. *Alba* : foliis lanceolatis acuminatis ſerratis, utrinque pubeſcentibus, ſerraturis infimis glanduloſis . Linn. s. p. p. 1449. ubique . Sic. *Salaci ad arvuli cu ſcorcia vranca , o gurra* .

Phar. Salicis folia , aqua (florum) .
Qual. Amaricans .
Vis. Antivenerea .
Uſus . Agrypnia , dyſenteria .
Comp. Balnea , clyſmata .

Triandria : *tre ſtamine* .

553. OSYRIS : mas : cal. 3. fidus . cor. o.
 fœm. cal. 3.fidus . cor. o. ſtyl. 1. bacca 1. ſperma .

I. *Alba* : Linn. s. p. p. 1450. propè Conventum S. M. a Jeſu , & alibi . Sic. *Caſſia poetica , o beddu vidiri cu ciraſeddi ruſſi* .

Tetrandria : *quattro ſtamine* .

554. VISCUM : mas : cal. 4. partitus . cor.o. filam. o. antheræ calyci adnatæ .
 fœm. cal. 4.phyllus ſuperus . ſtyl. o. cor. o. bacca 1.ſperma, ſemen cordatum .

I.

I. *Album*: foliis lanceolatis obtuſis,caule dichotomo: ſpicis axillaribus. Linn. s. p. p. 1451. in nemoribus,adhæret arboribus. Sic. *Viſcu quercinu*.

Phar. Viſci lignum,oleum empyr. (heraclinum)
Qual. Graveolens, mucilaginoſa.
Vis. Inviſcans, lubricans.
Uſus. Pleuritis, epilepſia, vertigo, dyſenteria.
Comp. Decocta purificantia.

Pentandria: cinque ſtamine.

555. PYSTACIA: mas: amenti. cal.5. fidus: cor. o.
  fœm. diſtincta: cal. 3.fidus. cor.o. ſtyl.3. drupa 1.ſperma.

I. *Trifolia*: foliis ſubternatis. Linn. s.p.p.1454 colitur ubique. Sic. *Faſtuca cu fogghi a tri a tri*.*

II. *Vera*: foliis impari-pinnatis: foliolis ſubovatis recurvis. Linn. s. p. p. 1455. ubique. Sic. *Faſtuchi*.

Phar. Piſtaciæ nuces, nuclei mundati, oleum.
Qual. Dulcis, ſubpinguis.
Vis. Nutriens, obtundens.
Uſus. Hectica.
Comp. Elect. diaſatyrii; tabul. magnanimitatis.

III. *Terebinthus*: foliis impari-pinnatis: foliolis ova-

ovato lanceolatis. Linn. s. p.p. 1455. prope Conventum S. M. a Jeſu, & alibi oritur. Sic. *Scornabeccu*.

Phar. Terebinthina cypria.

Qual. Reſina liquida, flava, ſubdiaphana, amara, acris.

Vis. Reſolvens, emolliens, vulneraria, diuretica, eccoprotica. urina violacea.

Uſus. Phthiſis, tuſſis, ulcus, gonorrhæa.

Comp. Andromac.; mitridat.; balſ. ſulphur. terebinthinatus gr. 10.; ſpiritus anhaltinus.

IV. *Lentiſcus*: foliis obrupte-pinnatis: foliolis lanceolatis. Linn. s. p. p. 1455. ubique. Sic. *Stincu*.

Phar. Lentiſci lignum, maſtiches, reſina alba, granulata, ſyr., oleum expreſ., oleum ſtillat.

Qual. Ligni, ſicca; reſin. fragilis, pallida, aromatica.

Vis. Corroborans, ſtomachica.

Uſus. Tuſſis, catarrhus, odontalgia, arthritis, calculus, ſtomachacæ.

Comp. Pil. ſine quibus; pil. ammoniacæ; pil. catholicæ; hiera ſimplex; troch. carabæ; troch. hedycroi; ung. martiaton; empl. ſtomach. empl. oxicroc; emp. diaphoret; empl. opodeltoch; empl. nervinum; empl. gummat; empl. calaminar; em-

empl. fracturis ; cerat. betonicæ.

556. SPINACIA : mas : cal. 5. partitus. cor. o. foem. cal. 4. fidus. cor. o. ſtyli 4. ſemen 1. intra calycem induratum

1. *Oleracea* : fructibus ſeſſilibus. Linn. s. p. p. 1456. ſeritur in hortis. Sic. *Spinacia*.

Phar. Spinaciæ ſemina.
Qual. Aquoſa, oleracea, inſipida.
Vis. Diluens, humectans.
Uſus. Cibarius.
Comp. o.

557. CANNABIS: mas: cal. 5. partitus. cor. o. foem cal. 1 phyllus, integer, latere hians. cor. o. ſtyl. 2. nux 2. valvis, intra calycem clauſam.

1. *Sativa* : Linn. s. p. p. 1457. ſeritur ubique. Sic. *Cannavu*.

Phar. Cannabis ſemina, oleum expreſ.
Qual. Viroſa.
Vis. Narcotica, phantaſtica, dementans, anodina, repellens.
Uſus. Gonorrhæa, leucorrhæa, icterus.
Comp. Emulſ.

558. HUMULUS : mas : cal. 5. phyllus. cor. o. foem.

fœm. cal. 1. phyllus, oblique patens, integer. cor. o. ſtyl. 2. ſem. 1. intra calycem foliatum.

I. *Lupulus*: Linn. s. p. p. 1457. prope Panormum, *allu ponti di Cunighiuni*. Sic. *Lupulu*.

Phar. Lupuli coni.
Qual. Amara, nidoroſa.
Vis. Tonica, anodyna, phantaſtica, narcotica.
Uſus. Nephritica, phrenitis, luxatura, alopecia, ſem. obſtipatio.
Comp. o.

Hexandria: ſei ſtamine.

559. TAMUS: mas: cal. 6. partitus. cor. o.
fœm. cal. 6. partitus. cor. o. ſtyl. 3. fidus.
bacca 3. locularis, infera. ſem. 2.

I. *Communis*: foliis cordatis indiviſis; Linn. s. p. p. 1458. ubique in arundinetis naſcitur. Sic. *Viticedda*.

Vis hujus plantæ coſmetica eſt.

560. SMILAX: mas: cal. 6. phyllus. cor. o.
fœm. cal. 6. phyllus. cor. o. ſtyl. 3. bacca 3. locularis. ſem. 2.

I. *Aſpera*: caule aculeato angulato, foliis dentato-aculeatis cordatis novemnerveis. Linn. s. p. p. 1458. ubique. Sic. *Salſa ſiciliana*, & ea utuntur pro ſalſaparilla.

Ottandria : otto ſtamine.

561. POPULUS : mas : amenti cal. lamina lacera. cor. turbinata, obliqua, integra.

foem.amenti cal. & cor. maris. ſtig.4. ſidum. capſ. 2.locularis. ſem. multa pappoſa.

I. *Alba* : foliis ſubrotundis dentato-angulatis, ſubtus tomentoſis. Linn. s. p. p. 1463. ubique. Sic. *Chiuppu*.

II. *Tremula*: foliis ſubrotundis dentato angulatis, utrinque glabris. Linn. s. p. p. 1464. habitat in monte Ætna. Sic. *Arvaneddu di Muncibeddu*.

III. *Nigra* : foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. Linn. s. p. p. 1464. ubique. Sic. *Arvanu*.

Phar. Populi oculi (gemme rectius).
Qual. Reſinoſa.
Vis. Obtundens, emolliens, ſoporifera.
Uſus. Diarrhæa, dyſenteria! ambuſtura: arthritis.
Comp. Ung. populeum.

Enneandria : Nove ſtamine.

562. MERCURIALIS : mas : cal. 3.partitus. cor.o. ſtam. 9.ſive 12.antheræ globoſæ, didymæ.
foem. cal. 3.partitus. cor.o. ſtyl. 2., capſ. 2. cocca, 2.locularis, 1.ſperma.

I.

I. *Annua*: caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. Lin. s. p. p. 1465. ubique abundat. Sic. *Mircuredda*.

Phar. Mercurialis herba, mel.

Qual. Suſpecta.

Vis. Hypnotica, purgans, repellens, coſmetica, non emolliens.

Uſus. Syphilis.

Comp. Enemata; ſpec. pro cliſteribus; ſyrp. prophylacticus.

II. *Perennis*: caule ſimpliſiciſſimo, foliis ſcabris. Linn. s. p. p. 1463 habitat in monte Maronis, *allu ſautu di lu Conti*. Sic. *Mircuredda di Madunia*.

Decandria: dieci ſtamine.

564. SCHINUS: mas: cal. 5. fidus. cor. 5. petala.

fœm. cal. 5. fidus. cor. 5 petala. bacca 3. cocca.

I. *Molle*: foliis pinnatis: foliolis ſerratis, impari longiſſimo, petiolo æquali. Linn. s. p. p. 1467. colitur in hortis botanicis. Sic. impropiè *Speziu*.

Duodecandria: dieci ſtamine.

565. DATISCA: mas: cal. 5. phyllus. cor. o. antheræ ſeſſiles 15.

fœm. cal. 2.dentatus,ſuperus. cor. o. capſ. 1. locularis polyſperma .

I. *Cannabina* : caule lævi . Linn. s. p. p. 1469. colitur in hortis botanicis . Sic. *Cannabina* .

Monadelphia : unica fratellanza .

566. JUNIPERUS : mas : amenti cal. ſquamæ . cor.o. ſtam. 3.

foem. cal. 3.partitus . pet. 3.ſtyl. 3.bacca 3. ſperma, tribus turberculis calyci inequalis.

I. *Communis* : foliis ternis patentibus mucronatis , bacca longioribus . Linn. s. p. p. 1470. in monte Moronis,& alibi naſcitur . Sic. *Juniperu* .

Phar. Juniperi lignum , cineres , ol. empyr. baccæ , rob , aqua , ſpir. , ol. ſtil.

Sandaraca , reſina .

Qual. Sicca , aromatica , reſinoſa .

Vis. Pellens , carminativa , diüretica , calefaciens , alexiteria, mundificans .

Uſus . Cophoſis , calculus , aſthma , catarrhus , vermes ol. ſtil.

Comp. o.

II. *Oxicedrus* : foliis ternatis patentibus mucronatis , bacca brevioribus . Linn. s. p. p. 1470. apud botanicos . Sic. *Juniperu cu bacchi giarni* .

III. *Phœnicea* : foliis ternis obliteratis imbrica-

tis

tis obtuſis. Linn. s. p. p. 1471. in hortis botanicis habetur. Sic. *Sabbina bacciſera, o Juniperu cu bacchi picciriddi turchineddi*.

IV. *Sabbina*: foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. Linn. s. p. p. 1472. colitur in hortis botanicis ſpon tè naſcitur abundè in Inſula Pantellariæ. Sic. *Sabbina*.

Phar. Sabbinæ herba, eſſent., aq., ol. ſtil.
Qual. Graveolens.
Vis. Emmenagoga! anthelminthica, exanthematica, diuretica, depilans.
Uſus. Odontalgia, tinea, gangræna, polipus.
Comp. o.

567. TAXUS: mas: cal. 3.phyllus gemmæ. cor. o. ſtam. multa. antheræ peltatæ, 8. fidæ.
fœm. cal. 3.phyllus gemmæ. cor. o. ſtyl. o. ſem. 1., calyculo baccato integerrimo.

I. *Baccata*: foliis approximatis. Linn. s. p. p. 1472. colitur in hortis botanicis. Sic. *Arvulu vilinuſu, o arvulu di taſſu*.

568. EPHEDRA: mas: amenti 2. fidum. cor. o. ſtam. 7.
fœm. cal. imbricatus. cor. o. piſt. 2. bacca 2. ſperma, calycina.

I. *Diſtachya*: pedunculis oppoſitis: amentis geminis. Linn. s. p. p. 1472. in littoribus quæ reſpiciunt Africam oritur. Sic. *Poliganu bacciferu*.

Syn-

Syngeneſia: generazione comune.

569. RUSCUS: mas: cal. 6. phyllus. cor. o. nectar. centrale ovatum, apice perforatum. fœm. cal., cor., & nectar. maris, ſtyl. 1. bacca 3. locularis. ſem. 2.

I. *Aculeatus*: foliis ſupraſloriferis nudis. Linn. s. p. p. 1474. in nemoribus. Sic. *Punci pulci*, & impropriè *caffè Sicilianu*, o *bruſcu*.

Phar. Ruſci radix.
Qual. Subdulcis, dein amara.
Vis. Corroborans, emmenagoga, diuretica, coriaria.
Uſus. hydrops! aſcites, icterus.
Comp. Rad. 5. aper. maj.; benedicta laxativa.

II. *Hypogloſſum*: foliis ſubtus floriferis ſub foliolo. Linn. s. p. p. 1474. ornat feneſtras barbitonſorum. Sic. *Erva di tronu*.

Phar. Uvulariæ herba.
Qual. Styptica, inſipida, inodora.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Prolapſus uvulæ!
Comp. o.

CLAS.

CLASSIS VIGESIMA TERTIA.

POLYGAMIA MONOECIA.

Fiori ermafroditi, maſchili, e femminei, in una, o più caſe: ermafrod. e maſchi, in una caſa.

570. MUSA: hermaphroditus. cal. ſpatha. cor. 2. petala; altero erecto, 5. dentato: altero nectarifero, concavo, breviore: filam. 6. horum 5. perfecta. ſtylus 1. germen inferum, abortiens.

Hermaphrodita: cal. cor. fil. piſt., hermaphroditi, filamento unico perfecto. bacca oblonga triquetra infera.

1. *Paradiſiaca*: ſpadice nutante floribus maſculis perſiſtentibus. Linn. s. p. p. 1477. colitur in hortis botanicis. Sic. *Pumu d' Addamu, o muſa.*

571. CELTIS: hermaphrod. cal. 5 partitus. cor. o. ſtam. 5. ſtyl. 2. drupa 1. ſperma.

mas: cal. 6. partitus. cor. o. ſtamina 6.

1. *Auſtralis*: foliis ovato-lanceolatis. Linn. s. p. p. 1478. ubique. Sic. *Caccami, o milli cucchi.*

572. VERATRUM: hermaphrod. cal. o. cor. 6. petala. ſtam. 6. piſt. 3. capſ 3. polyſpermæ.

mas: cal. o. cor. 6. petala. ſtam. 6. piſt. rudimentum.

1. *Album*: racemo ſupradecompoſito, corollis ere-

erectis. Lnn. s. p. p. 1479. colitur apud botanicos. Sic. *Eleboru biancu*.

Phar. Hellebori albi radix gr. 7.
Qual. Acris, nauſeoſa.
Vis. Draſtica, emetica, ſternutatoria!
Uſus. ſcabies, phthiriaſis, quartana, cophoſis, epilepſia, mania.
Comp. o.

573. HOLCUS: hermaphrod. cal. gluma 1. ſive 2. flora.. cor. gluma ariſtata. ſtam. 3. ſtyl. 2. ſemen. 1.

mas: cal. gluma 2. valvis. cor. o. ſtam. 3.

I. *Sorghum*: glumis villoſis, feminibus ariſtatis. Linn. s. p. p. 1484. in hortis botanicis colitur. Sic. *Riſu di Germania*.

II. *Saccharatus*: glumis glabris, feminibus muticis. Linn. s. p. p. 1484. in hortis botanicis habetur. Sic. *Mighiu cu coccia groſſi ruſſuliddi*.

III. *Lanatus*: glumis bifloris villoſis, hermaphrodito mutico, maſculo ariſta recurva. Linn. s. p. p. 1485. in humidis oritur. Sic. *Sorti di migghiu*.

574. EGILOPS: hermaphrod. cal. gluma ſubtriflora cartilaginea. cor. gluma terminata triplici ariſta, ſtam. 3. ſtyl. 2. ſemen. 1.

mas: cal. & cor. gluma, ut in priore. ſtam. 3.

I. *Ovata*: ſpica ariſtata, calycibus omnibus triariſtatis. Linn. s. p. p. 1489. ubique. Sic. *Frumentu ſaraciniſcu*. 375

575. VALANTIA : hermaphrod. cor. 4. partita.cal. o.ſtam. 4. ſtyl. bifidus . ſemen. 1.

mas : cal. o. cor. 3. ſive 4.partita . ſtam. 3. ſive 4. piſt. obſoletum .

I. *Muralis* : floribus maſculis trifidis hermaphoditici germini glabro inſidentibus . Linn s. p. p. 1490. adhæret muris . Sic. *Sorti di vatti lingua* .

II. *Aparine* : floribus maſculis 3.fidis pedicellatis , hermaphroditici pedunculo inſidentibus . Lin. s. p. p. 1491. inter ſegetes oritur . Sic. *Vatti lingua cu ſumenza liſcia* .

576. PARIETARIA : hermaphrod. cal. 4.fidus . cor.o. ſtam.4. ſtyl.1. ſem.1. ſuperum elongatum .

fœm. : cal. 4.fidus . cor. o. ſtam. o. ſtyl. 1. ſem. 1.ſuperum elongatum .

I. *Officinalis* : foliis lanceolato-ovatis alternis . Linn. s. p. p. 1492. adhæret muris . Sic. *Erva di ventu* .

Phar. Parietariæ herba .

Qual. Aquoſo-inſipida .

Vis . Emolliens , diuretica , obtundens .

Uſus . Hydrops , calculus , tabes , tuſſis , ſtranguria .

Comp. Herbæ 5.emollientes ; ſyr. altheæ ; enemata .

II. *Luſitanica* : foliis ovatis obtuſis,caulibus ſtriatis

tis lævibus filiformibus, procumbentibus . Linn. s. p. p. 1492. adhæret muris . Sic. *Erva di ventu cu xiuri picciriddi* .

577. ATRIPLEX : hermaphrod. cal. 5.phyllus. cor.o. ſtam. 5.ſtyl. 2.partitus . ſem. 1. depreſſum .

foem. cal. 2.phyllus . cor.o. ſtam. o. ſtyl.2. partitus . ſem. 1. compreſſum .

I. *Halimus* : caule fruticoſo, foliis deltoidibus integris . Linn. s. p. p. 1492. in littore maris . Sic. *Scebba* .

II. *Portulacoides* : caule fruticoſo, foliis obovatis . Linn. s. p. p. 1493. apud botanicos . Sic. *Scebba cu fogghi picciriddi* .

III. *Hortenſis* : caule erecto herbaceo, foliis triangularibus . Linn. s. p. p. 1493. ſeritur in hortis botanicis . Sic. *Triplici* .

Phar. Atriplicis ſativæ herba , ſemina .
Qual. Aquoſa, oleracea, inſipida .
Vis . Diluens , humectans , refrigerans . ſem. purgans , emetica .
Uſus . Phlogoſis . ſem. rachitis .
Comp. Pul. gutt.

IV. *Patula* : caule herbaceo patulo , foliis ſuddeltoideo-lanceolatis , calycibus feminum diſco dentatis . Linn. s. p. p. 1494. in ruderatis locis . Sic. *Triplici ſarvaggia* .

V.

V. *Haſtata* : caule herbaceo, valvulis fœmineis magnis deltoidibus ſinuatis. Linn. s. p. p. 1494. in monte Maronis naſcitur.

578. ACER : hermaphrod. cal. 5. fidus. cor. 5.petala. ſtam.8. piſt. 1. capſ.2.ſive 3. monoſpermæ ala terminatæ.

mas : cal. 5.fidus. cor. 5.petala. ſtam. 8.

I. *Pſeudo-platanus* : foliis quinquelobis inequaliter ſerratis, floribus racemoſis. Linn. s. p. p. 1495. in monte Quiſquinæ & alibi oritur. Sic. *Arvulu di plana*.

II. *Campeſtre* : foliis lobatis obtuſis emarginatis. Linn. s. p. p. 1497. in monte Maronis & alibi floreſcit. Sic. *Occhiu, o Aggeru*.

III. *Monſpeſſullanum* : foliis trilobis integerrimis glabris. Linn. s. p. p. 1497. in monte Maronis. Sic. *Occhiu cu fogghi a tri punti*.

579. MIMOSA : hermaphrod. cal. 5.dentatus. cor. 5.fida. ſtamina 5. ſive plura. piſt. 1.legumen.

mas : cal. 5.dentatus. cor. 5.fida. ſtam.5. 10. plura.

I. *Senſitiva* : aculeata, foliis conjugatis pinnatis: partialibus bijugis; intimis minimis. Linn. s. p. p. 1501. colitur in hortis botanicis. Sic. *Erva noli me tangere*.

II. *Pudica* : aculeata, foliis ſubdigitatis pinnatis, caule hiſpido. Linn. s. p. p. 1501. in horto R. P. includitur. Sic. *Senſitiva*.

III. *Punctata* : inermis, foliis bipinnatis, ſpicis

decandris: inferioribus caſtratis corollatis, caule erecto tereti. Linn. s. p. p. 1502. habitat in hortis botanicis. Sic. *Caſſia cu xiuri bianchi ſenza oduri*.

IV. *Virgata*: inermis, foliis bipinnatis, ſpicis decandris: inferioribus caſtratis maſculis, caule erecto angulato. Linn. s. p. p. 1502; in hortis botanicis. Sic. *Anonimu*.

V. *Pernabucana*: inermis decumbens, foliis bipinnatis, ſpicis cernuis pentandris: inferioribus caſtratis, caule decumbente. Linn. s. p. p. 1502. habitat in horto R. P. †

VI. *Tortuoſa*: ſpinis ſtipularibus, foliis bipinnatis quadrijugis glandula inter infima, foliolis ſexdecim jugis, ſpicis globoſis. Linn. s. p. p. 1505. colitur in horto R. P. †

VII. *Nilotica*: ſpicis ſtipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interſtinctis, ſpicis globoſis pedunculatis. Linn. s. p. p. 1506. ornat feneſtras. Sic. *Caſſia*.

Phar. Acaciæ veræ ſuccus.
Arabicum gummi.

Qual. Succ. adſtringens, gum. inviſcans, lubricans, nutriens, maturans.

Vis. Succus adſtr. gum. obt., inſpiſſans, matur.

Uſus. Succ. hæmoptiſis, menorrhagia, prolapſus, gum. ophthalmia.

Comp. Succ. andromach.; troch. carabæ; gum. mithridat.; troch. carabæ; loh. ſanum. VIII.

VIII. *Aſperata* : aculeata hirta, foliis bipinnatis : oppoſite aculeatis,ſpina erecta longiore, inter ſingula partialia. Linn. s. p. p. 1507. obſervatur in horto R. P.†

Diecia : *fiore ermafrodito in una pianta, e femmineo in altra dello ſteſſo genere*.

580. FRAXINUS : hermaphrod. cal. o. ſive quatripartitus. cor. o. ſive 4.petala. ſtam. 2.piſt. 1. ſemen 1.lanceolatum.

fœm. piſt. 1. lanceolatum.

I. *Excelſior* : foliolis ſerratis, floribus apetalis. Linn.s. p. p.1509. ubique. Sic. *Fraſcinu, o muddia ſarvaggia*.

Phar. Fraxini lignum,ſal, cortex, folia, ſemina, (lingua avis)

Qual. Cort. amara. ſem. aromatica, ſingularis.

Vis. Adſtringens, ſem. ſiccans, ſal, diuretica.

Uſus. Hemorrhagia, tertiana, ſem.obeſitas.

Comp. Elect. dyaſatyr.

II. *Ornus* : foliis ſerratis, floribus corollatis. Linn. s. p. p. 1510. ubique. Sic. *Muddia, o arvulu di manna*.

Phar. Manna calabrina unc. ſemis granulata; tabulata, morſulæ.

Qual. Mellea, granulata, rubicunda, ſubdiaphana, dulcis. *Vis*.

Vis. Eccoprotica! obtundens, thoracica.
Uſus. Aſthma humorale.
Comp. Laxans debelium.

581. DIOSPYROS: hermaphrod. cal. 4.fidus. cor. 4. fida. ſtam. 8. ſtyl. 4.fidus. bacca 8.ſperma.
mas: cal. 4.fidus. cor. 4.fida. ſtam. 8.
I. *Lotus*: foliorum paginis diſcoloribus. Linn. s. p. p. 1510. ubique reperitur. Sic. *Fruttu di lignu ſantu*.

Polyœcia: tre diverſi fiori, in tre piante diſtinte.

582. CERATONIA: hermaphrod. cal. 5.partitus. cor. o. ſtamina5. ſtyl.1. legum. coriaceum polyſpermum.
mas: cal. 5. partitus. cor. o. ſtam. 5.
fœm. cal. ſub 5. dentatus. cor. o. ſtyl. 1. legum. coriaceum polyſpermum.
I. *Siliqua*: Lin. s. p. p. 1513. ubique. Sic. *Carrubbi*.

Phar. Dulcis ſiliqua.
Qual. Dulcis, Sicca.
Vis. Edulcorans, expectorans.
Uſus. Soda, raucedo, aſthma, tuſſis, ophthalmia.
Comp. Syr. dyacodii cum ſiliquis, decoct. infantum.

583.

583. FICUS : hermaphrod. recept. commune turbinatum carnoſum, connivens, occultans floſculos , vel in eodem , vel diſtincto .

mas : cal. 3. partitus . cor. o. ſtam. 3.

fœm. cal. 5. partitus. cor. o. piſt. 1. ſemen. 1.

1. *Carica* : foliis palmatis . Linn. s. p. p. 1513. ubique . Sic. *Ficu d' ogni ſorti* .

Phar. Caricæ pingues .

Qual. Dulcis , mucilaginoſa , lacteſcens .

Vis. Nutriens , impinguans , obtundens , lubricans , emolliens , hepatica ! diuretica , eccoprotica , exanthæmatica .

Uſus . Tuſſis , colica ſaturnina , exanthæmata , bubo . anth. dyſtocia , obſtipatio . nocet ſcabioſis, & gingivis ulceroſis .

Comp. Enemata .

CLASS. VIGESIMA QUARTA.

CRYPTOGAMIA : FILICES .

Nozze occulte : le ſole felci .

584. EQUISETUM : ſpica ſparſa : fructif. peltatis , baſi valvulatis .

1. *Arvenſe* : ſcapo fructificante nudo ſterili frondoſo . Linn. s. p. p. 1516. in fluminibus oritur . Sic. *Cuda di cavaddu* . *Phar.*

Phar. Equiſeti herba.

Qual. Sicca.

Vis. Adſtringens! diuretica!

Uſus. Hæmaturia! Gonorrhæa benigna: profluvia: phthiſis.

Comp. o.

II. *Fluviatile*: caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. Linn. s. p. p. 1517. in fluminibus oritur. Sic. *Cauda equina cu fogghi longhi*.

III. *Limoſum*: caule ſubnudo lævi Linn. s. p. p. 1517. in fluminibus. Sic. *Erva catuſara*.

585. OPHIOGLOSSUM: ſpica articulata, diſtica: articulis transverſim dehiſcentibus.

I. *Vulgatum*: fronde ovata. Linn. s. p. p. 1518. in monte Maronis, *alli Favari* oritur. Sic. *Unifogghiu*.

586. OSMUNDA: ſpica racemoſa: fructif. globoſis.

I. *Lunaria*: ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria. Linn. s. p. p. 1519. in monte Maronis naſcitur, *a munti aſpru*. Sic. *Lunaria maggiuri, o puru botrix*.

II. *Regalis*: frondibus bipinnatis, apice racemiferis. Linn. s. p. p. 1521. in Oppido Caſtriboni, *alli munticeddi*. Sic. *Fìlici florida*.

587. ASPLENIUM: lineæ diſci ſub parallellæ variæ.

I. *Hemionitis*: frondibus ſimplicibus cordato-haſta-

ſtatis 5-lobis integerrimis, ſtipitibus lævibus. Linn. s. p. p. 1536. in monte Peregrino oritur. Sic. *Lingua cervina cu fogghi picciriddi diviſi*.

II. *Scolopendrium*: frondibus ſimplicibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. Lin. s. p. p. 1537. in monte Maronis naſcitur penes aquas. Sic. *Lingua cirvina*.

Phar. Scolopendrii herba.
Qual. Sicca.
Vis. Exſiccans.
Uſus. Hæmoptyſis, hyſteria, palpitatio, rachitis, cachexia.
Comp. o.

III. *Ceterach*: frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus. Linn. s. p. p. 1538. adhæret muris dirutis. Sic. *Citracca*.

Phar. Ceterach herba.
Qual. Sicca.
Vis. Exſiccans, tonica, ſplenica.
Uſus. Hydrops, aſthma, obſtructiones viſcerum.
Comp. o.

IV. *Tricomanes*: frondibus pinnatis, pinnis ſubrotundis crenatis. Linn. s. p. p. 1540. in puteis naſcitur. Sic. *Adiantu*, *o ſia pullitricu*:

Phar. Trichomanis herba.
Qual. Sicca.
Vis. Exſiccans, ſubaſtringens, pectoralis.
Uſus. o.
Comp. o.

V. *Ruta muraria*: frondibus alternatim decompoſitis: foliolis cuneiformibus crenulatis. Linn. s. p. p. 1541. in parietibus humidis conſpicitur. Sic. *Ruta muraria*.

Phar. Rutæ murariæ herba.
Qual. Sicca.
Vis. Exſiccans, roborans.
Uſus. Cachexia, ſcorbutus, rachitis.
Comp. o.

VI. *Adianthum nigrum*: frondibus ſubtripinnatis: foliolis alternis: pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis. Linn. s. p. p. 1541. in monte Maronis. Sic. *Filicia picciridda luſtra*.

588. POLYPODIUM: fructif. in punctis ſubrotundis, ſparſis per diſcum frondis.

I. *Vulgare*: frond. pinnatifidis: pinnis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. Linn. s. p. p. 1544. habitat ſuper arbores & muros, nec non ſuper tecta. Sic. *Filicicchia*.

Phar. Polypodii radix, unc. 2.

Qual.

Qual. Dulcis, ſubnauſeoſa, tandem amara.

Vis. Edulcorans, incraſſans, expectorans, eccoprotica.

Uſus. Colica, arthritis, rachitis!

Comp. Decot. compoſita.

II. *Lonchitis*: frondibus pinnatis; pinnis lunulatis ciliato-ſerratis declinatis, ſtipitibus ſtrigoſis. Linn. s. p. p. 1548. videtur in monte Ætna. Sic. *Filicia picciridda cu fogghi rotundetti*.

III. *Filix-mas*: frondibus bipinnatis; pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. Linn. s. p. p. 1551. habitat inter ſaxa. Sic. *Filici muntagnuola, o maſculu*.

Phar. Filicis radix.

Qual. Amarulenta.

Vis. Anthelminthica, tonica!

Uſus. Scorbutus, rachitis, melancholia, tænia, podagra.

Comp. Decoct.

IV. *Filix-femina*: frondibus bipinnatis; pinnis lanceolatis pinnatifidis acutis. Linn. s. p. p. 1551 habitat ubique. Sic. *Filicia*.

589. ADIANTUM: fructif. in maculis terminalibus, ſubreplicato margine frondis.

I. *Capillus veneris*: frondibus decompoſitis: foliolis alternis, pinnis cuneiformibus lobatis pedi-

cellatis. Linn. s. p. p. 1558. adhæret muris humidis. Sic. *Capiddu veneri*.

Phar. Capilli veneris herba, ſyrupus.
Qual. Sicca.
Vis. Corrobans, exſiccans, ſplenetica, diuretica.
Uſus. Obſtructio viſcerum.
Comp. Syr. altheæ; loh. pulm. vulp.

590. MARSILEA: flores maſculi ſupra frondem-fructif. fœminea ad radicem, ſubrotunda, quadricapſularis.

I. *Nutans*: foliis oppoſitis ſimplicibus. Linn. s. p. p. 1562. natat in aquis. Sic. *Linticchia d'acqua*.

Muſci.

591. LYCOPODIUM: anthera bivalvis, ſeſſilis. calyptra o.

I. *Clavatum*: foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. Linn. s. p. p. 1564 ubique. Sic. *Muſcu terreſtri*.

Phar. Muſci clavati herba, farina.
Qual. Sicca.
Vis. Exſiccans.
Uſus. Dyſtocia, plica, ecclampſia.
Comp. o.

II.

II. *Complanatum*: foliis bifariis connatis: ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. Linn. s p. p. 1567. habitat ubique. Sic. *Muſcu terreſtri*, & eum equivocant pro antecedenti.

592. MNIUM: anthera operculata. calyptra lævis.

fœm. capitulum nudum, pulverilentum, remotum.

I. *Perlucidum*: caule ſimplici, foliis ovatis. Lin.s. p. p. 1574. habitat in paſcuis umbroſis.

II. *Fontanum*: caule ſimplici geniculis inflexo. Linn. s. p. p. 1574. ubique penes fontes. Sic. *Muſchiceddi, o lippu a villutu*.

593. BRYUM: anthera operculata. calyptra lævis, filamentum e tuberculo terminali ortum.

I. *Murale*: antheris erectis, foliis piliferis rectiuſculis, ſurculis ſimplicibus cæſpitoſis. Linn. s. p. p. 1581. in ſaxis & muris. Sic. *Villutu*.

II. *Rurale*: antheris erectiuſculis, foliis piliferis recurvis. Linn. s. p. p. 1581. naſcitur in muris humidis. Sic. *Villutu*.

594. HYPNUM: anthera operculata. calyptra lævis. fil. laterale ortum e perichætio.

I. *Complanatum*: fronde pinnata ramoſa: foliolis imbricatis acutis complicatis compreſſis. Linn. s. p. p. 1588. in nemoribus oritur.

II. *Filicinum*: ſurculis pinnatis: ramulis diſtantibus, foliolis imbricatis incurvis, acutis, ſecundis. Lin. s. p. p. 1590. adhæret corticibus arborum.

rum. Sic. *Muſcu pri fari pinnacchieri*.

Algæ.

595. MARCHANTIA: mas: cal. peltatus, ſubtus tectus-corollis 1. petalis, antheræ multifidæ.

foem. cal. ſeſſilis, campanulatus, polyſpermus.

I. *Polymorpha*: cal. communis decemfido. Lin. s. p. p. 1603. in humidis naſcitur. Sic. *Epatica equatica*.

596. LICHEN: mas: recept. ſubrotundum, planiuſculum, nitidum.

foem. farina foliis adſperſa.

Leproſi tuberculati.

I. *Ericetorum*: leproſus candidus, tuberculis incarnatis. Linn. s. p. p. 1608. habitat in ſylvis: Sic. *Funciteddi giarni*.

Leproſi ſcutellati.

II. *Candelarius*: cruſtaceus flavus, ſcutellis luteis. Linn. s. p. p. 1608. Sic. *Sputu di luna, chi naſci ſupra petri, o canali giarni*.

III. *Tartareus*: cruſtaceus ex albido-vireſcens, ſcutellis flaveſcentibus, margine albo. Linn. s. p. p. 1608. naſcitur ſuper lapides. Sic. *Sputu di luna biancu, e virdaſtru*. Im-

Imbricati.

IV. *Saxatilis* : imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis folio concoloribus. Linn. s.p.p. 1609. in rupibus maritimis oritur. Sic. *Ruccella ſarvaggia*.

V. *Parietinus* : imbricatus, foliis criſpis fulvis, peltis concoloribus fulvis. Linn. s. p. p. 1610. naſcitur in civitate Politii, in muris dirutis.

VI. *Phyſodes* : imbricatus, laciniis obtuſis ſub inflatis. Linn. s. p. p. 1610. oritur in corticibus arborum. Sic. *Varvazzi d' arvuli*.

VII. *Stellaris* : imbricatus, foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. Linn. s.p.p. 1611. oritur in monte Quiſquinæ. Sic. *Varvazzi d' arvulu cu fogghi ſtritti*.

Foliacei.

VIII. *Ciliaris* : foliaceus, erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis. ſcutellis pedunculatis crenatis. Linn. s. p. p. 1611. habitat in arboribus. Sic. *Varvazzi d' arvuli cu frutti piluſi*.

IX. *Islandicus* : foliaceus adſcendens, laciniatus, marginibus elevatis ciliatis. Linn. s. p. p. 1611. in nemoribus. Sic. *Muſcu di terra cu fogghi ſutta bianchi, e ſopra virdi*.

Phar.

Phar. Muſci islandici herba.
Qual. Farinacea.
Vis. Eccoprotica, nutriens.
Uſus. Hectica.
Comp. o.

X. *Pulmonarius*: foliaceus, laciniatus, obtuſus glaber: ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus. Linn. s. p. p. 1612. habitat ſupra arbores in nemoribus. Sic. *Pulmunaria arborea*.

Phar. Pulmunariæ arboreæ herba.
Qual. Cruda.
Vis. Thorocica.
Uſus. Icterus, tuſſis.
Comp. o.

XI. *Caninus*: coriaceus, repens lobatus, obtuſus planus: ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. Linn. s. p. p. 1616. naſcitur ſupra lapides. Sic. *Pulmunaria di petri*.

Phar. Muſci canini herba.
Qual. Tetra, mephitica.
Vis. Mundificans, pellens.
Uſus. Hydrophobia! rabies!
Comp. pul. antilyſſus ſerop. 4.

XII. *Calicaris*: foliaceus erectus, linearis ramo-
ſus

ſus lacunoſus convexus, mucronatus. Linn. s. p. p. 1613. naſcitur in ramis arborum. Sic. *Varvuzzi ramuſi*.

Scyphiferi.

XIII. *Cocciferus*: ſcyphifer ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. Linn. s. p. p. 1618. habitat in monte Maronis, *a lu pizzu di Palermu*.

Phar. Muſci pyxidati herba.
Qual. Sicca.
Vis. o.
Uſus. Tuſſis convulſiva.
Comp. o.

XIV. *Roccella*: fruticuloſus ſolidus aphyllus ſubramoſus tuberculis, alternis. Linn. s. p. p. 1622. naſcitur Lilibæi in muris Conventus Capuccinorum nec non in inſula Mariſthymi. Sic. *Erva tramuntana, o Ruçella*.

Fruticuloſi.

XV. *Rangiferinus*: fruticuloſus perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. Linn. s.p.p. 1620 habitat in valle Divi Martini & alibi. Sic. *Muſcu terreſtri cu rami comu filu a culuri di cinniri*.

Filamentoſi.

XVI. *Plicatus*: filamentoſus pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. Linn. s. p. p. 1622. in ramis arborum naſcitur. Sic. *Muſcu arboreu*.

Phar. Muſci arborei (quercini) herba.
Qual. Sicca.
Vis. Adſtringens.
Uſus. Eſcoriatura, hæmorrhagia, hernia umbilicalis.
Comp. o.

XVI. *Barbatus*: filamentoſus pendulus, ſubarticulatus, ramis patentibus. Linn. s. p. p. 1622. habitat in fagetis. Sic. *Muſcu arboreu comu filu*.

597. TREMELLA: fructif. vix manifeſtæ in corpore gelatinoſo.

I. *Noſtoc*: plicata, undulata. Linn. s.p. p.1625. Sic. *Scracchi di vecchia*.

597. FUCUS: mas: veſiculæ villis intertextæ. fœm. veſiculæ adſperſæ granis immerſis apice prominulis. ſem. ſolitaria.

I. *Veſiculoſus*: fronde dichotoma integra, caule medium folium tranſcurrente, veſiculis verrucoſis terminalibus. Linn. s. p. p. 1626. in ſcopulis marinis prope Drepanum & alibi. Sic. *Quercia marina*.

II.

II. *Serratus* : fronde plana dichotoma ſerrata, ad apices tuberculata. Lin. s. p. p. 1626. abundat in noſtro mare. Sic. *Arca larga rizza*.

III. *Volubilis* : fronde ſpirali : margine dilatato repando dentato, Linn. s. p. p. 1627. naſcitur in ſcopulis merſis in mediterraneo. Sic. *Erva di taſſi*.

IV. *Elongatus* : fronde filiformi compreſſa, dichotoma recta. Linn. s. p. p. 1627. oritur in noſtro mare. Sic. *Arca di triſcia*.

V. *Exciſus* : dichotomus linearis:axillis divaricatis. Linn. s. p. p. 1627. naſcitur in noſtro mare. Sic. *Finocchiu di funnu di mari*.

VI. *Natans* : caule tereti ramoſiſſimo,foliis lanceolato-ſerratis, fructificationibus globoſis pedunculatis ſub ariſtatis. Linn.s. p. p. 1628. in ſcopulis marinis. Sic. *Erva di ſarpi*.

VII. *Acinarius* : caule tereti ramoſo, foliis linearibus integerrimis, fructificationibus globoſis pedunculatis. Linn. s. p. p. 1628. in noſtro mare. Sic. *Adragnoli di mari*.

VIII. *Fœniculaceus* : veſiculis ovatis alternis, pedunculatis : terminatis foliis linearibus. Linn.s. p. p. 1629. in noſtro mare. Sic. *Erva pri piſcari pulci marini*.

IX. *Abrotanifolius* : fronde bipinnata ſubfiliformi : apicibus veſiculoſis dilatatis. Linn.s.p.p. 1629 in noſtro mare. Sic. *Erva vranca di funnu di mari*.

X. *Pavonius* : fronde ſeſſili reniformi decuſſatim ſtriata. Lnn. s. p. p. 1630. in noſtro mare.

XI. *Filum*: filiformis ſimplex ſubfragilis opacus. Linn. s. p. p. 1631. oritur in noſtro mare .

XII. *Ericoides*: filiformis ramoſiſſimus hirtus. Linn. s. p. p. 1631. in noſtro mare . Sic. *Curallina comu vruca* .

599. ULVA : fructificationes in membrana diaphana.

I. *Inteſtinalis*: tubuloſa ſimplex . Linn. s. p. p. 1632. in noſtro mare .

II. *Lactuca* : palmata prolifera membranacea , ramentis inferne anguſtiatis . Linn. s. p. p. 1632. in noſtro mare . Sic. *Lippu , o arca virdi , chi copri li piſci* .

III. *Linſa* : fronde oblonga bullata . Linn. s. p. p.1633.in noſtro mare. Sic. *Arca cu fogghi larghi e virdi* .

IV. *Umbilicalis*: fronde dilatata ſubſinuata centro radicata . Linn. s. p. p. 1633. in noſtro mare . Sic. *Viddicu marinu* .

600. CONFERVA : tubercula inæqualia, in fibris capillaribus, longiſſimis .

I. *Rivularis*: filamentis ſimpliciſſimis æqualibus longiſſimis . Linn. s.p.p. 1633. in noſtro mare, & in fluminibus. Sic. *Lippu longu di gebbj, e di mari*.

II. *Fontinalis* : filamentis ſimpliciſſimis æqualibus digito brevioribus . Linn. s.p. p.1633. in fontibus . Sic. *Lippu curtu di gebbia* .

III. *Canalicularis* : filamentis æqualibus baſin. verſus ramoſioribus . Linn. s.p.p. 1634. Sic. *Lippu*

pù di dintra li catuſi d'acqua.

III. *Fluviatilis*: foliis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis, geniculis craſſioribus angulatis. Linn. s.p. p. 1635. in fluminibus. Sic. *Lippu gruppuſu*.

601. BISSUS: Lanugo, aut pulvis ſimpliciſſimus.

I. *Lactæa*: pulverulento-cructacea albiſſima. Linn. s. p. p. 1639. oritur ſuper lapides. Sic. *Terra di Ruccella pri fari culuri viulettu*.

Fungi.

602. AGARICUS: fungus horizontalis, ſubtus lamelloſus.

I. *Integer*: ſtipitatus, lamellis omnibus magnitudine æqualibus. Linn. s. p. p. 1640. oritur in campis. Sic. *Funcia di baſiliſcu*.

II. *Delicioſus*: ſtipitatus, pileo teſtaceo: ſucco luteſcente. Linn. s. p. p. 1641. in campis. Sic. *Funci di nuciddi giarni*.

III. *Campeſtris*: ſtipitatus, pileo convexo ſquamato albido, lamellis rufis. Linn. s. p. p. 1641. in campis. Sic. *Funcia campagnuola*.

IV. *Georgii*: ſtipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. Linn. s. p. p. 1642. Sic. *Funcia giarna, e bianca di ſutta*.

V. *Fimetarius*, ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo. Linn. s. p. p. 1643. Sic. *Funci di fumeri*.

VI.

VI. *Quercinus*:acaulis,lamellis labyrinthiformibus. Linn. s. p.p. 1644. Sic. *Funcia quercina*.

603. BOLETUS: fungus horizontalis ſubtus poroſus.

I. *Granulatus*: ſtipitatus, pileo viſcido pulvinato, poris teretibus ſubangulatis truncatis: angulo granulato. Linn. s. p. p. 1647. in campis. Sic. *Funcia vilinuſa di ſutta a vriſchi*.

604. CLATHRUS: cancellatus.

I. *Cancellatus*: acaulis,ſubrotundus. Linn. s p. p. 1648. in arundinatis oritur. Sic. *Funcia cu riti ruſſa di ſupra*.

605. LYCOPERDON: fungus ſubrotundus,ſeminibus farinaceis repletus.

I. *Tuber*: globoſum ſolidum muricatum,radice deſtitutum. Linn. s p. p. 1653. in locis arenoſis. Sic. *Tirtuſſi*.

Phar. Boleti cervini.
Qual. Hircina.
Vis. Aphrodiſiaca, flatulenta.
Uſus. Atecnia.
Comp. Bal. apoplecticus.

II. *Boviſta*: ſubrotundum lacerato-dehiſcens. Linn. s. p. p. 1653. in campis. *Piditu di lupu*.

Phar. Crepitus lupi.
Qual. Farinoſa, ſtiptica, nigricans.

Vis.

Vis. Adſtringens, obſtipans, abſorbens, incraſſans, gaſtritica ophthalmica.

Uſus. Amputatura, hæmorrhagia! hæmorrhois! ulcera, intertrigo.

Comp. o.

Palmæ.

CHAMÆROPS: dioica drupæ tres.
hermaphr. cal. 3. partitus. cor. 3. petala.
ſtam. 6. piſt. 3. drup. 3. 1. ſper.
mas: dioci ut in hermaphrodito.

I. *Humilis*: frond. palmatis, plicatis, ſtipitibus ſpinoſis. Linn. s. p. p. 1637. ubique. Sic. *Giummarri, o ſcuparina*.

PHŒNIX: mas: cal. 3. partitus. cor. 3. petala. ſtam. 3.
fœm. cal. 3. partitus. cor. 3. petala. piſt. 1.
drupa ovata.

I. *Dactylifera*: frondibus pinnatis, foliolis complicatis enſi-formibus. Linn. s. p. p. 1688. in hortis. Sic. *Palma*.

Phar. Dactyli fructus, oſſa.

Qual. Vinoſo-dulcis, ſubpinguis.

Vis. Nutriens, corroborans, edulcorans, expectorans.

Uſus. Tuſſis, raucedo, ſtranguria.

Comp. o.

ER-

ERRATA.

P. pagina L. linea

Pagina 39. linea 27. hydrocephalus . p. 42. l. 9. communis . p. 45. l. 5. ſalit . p. 50. l. 1. adornat . p 51. l. 3. triquetro p. 51 l.8. triphylla . p 53. l. 23. arundinacea . p. 54 l. 3. Oreto p. 54 l. 14. communis . p. 54. l. 16. ariſtatis . p. 55. l. 22. nodoſum . p. 56. l. 6. communis p. 60. l. 5. tetragono . p. 66. l. 1. piſtillo p. 66 l. 5. Lilibæum . p. 66. l. 8. lanceolatis . p. 66. l. 13. ſeſſilibus . p. 67. l. 22. foliis . p. 70. l. 2. muris vetuſtis . p. 70. l. 16. retrorſum . p. 71. l. 3. elegit . p. 71. l. 15. e 19. retrorſum . p. 73. l. 21 Buſambiæ . p. 78. l. 12. nemora . p. 79. l. 14. Heliotropium . p. 95. l. 18. pertinet . p. 98. l. 8. elegit . p. 101. l. 2. caulibus . p. 2. l. 19. monti Gallo . p. 110. l. 9. Hedera . p. 112. l. 9. petalæ . p. 128 l. 21. Crithmi . p. 132. l. 18. crenatis . p. 13 . l. 2. reperitur . p. l. 25. omnia Nemora . p. 168. l. 19. muricato . p. 171. l. 1. obſervatur . p. 173. l. 23. maritima . p. 1-3. l. 24. aviculare . p. 182. l. 15. locum . p. 90. l. 14. calycibus p. 193. l. 3. coagulatis . p. 197. l. 11. fogghitacchiati . p. 204. l. 6. ſeſſilibus . p. 214. ophthalmia . p. 2.1. l. 9. profluvia . p 225. l. 23. conſolidæ . p. 232. l. 3. Peregrino . p. 238. l. 11. antecedente p 238. l. 21. Oppido . p. 240. l. 14. ſopra . p. 242. l. 11. lanceolatis . p. 244. l. 8. humida loca . p. 250. l. 11. ſalet . p. 252. l. 10. Syracuſas . p. 276. l. 22. calyce . p. 300. l. 12. connata . p. 303. l. 24. commoratur . p. 310. l. 23. legumen . p. 310. l. 24. ſuperiori . p. 331. l. 9. membranaceo . p 334. l. 15. pedunculis . p. 334. 336. l. 15. 14. commoratur . p. 339. l. 6. pedunculatis . p. 362. l. 24. prata . p. 369. l. 14. perſiſtens . p. 389. l. 25. peregrina . p. 400. l. 10. 14. nemora . p. 401. l. 8. nemora . p. 420. l. 12. Maronis . p. 425. l. 5. hermaphroditici .

IN-

INDEX

GENERUM.

A

Acanthus 266.
Acer 427.
Achillea 367.
Achyranthes 111.
Aconitum 227.
Acorus 161.
Acroſtichum 423.
Adianthum 435.
Adonis 230.
Ægilops 424.
Æſchynomene 314
Æſculus 167.
Æthuſa 134.
Agave 161.
Agrimonia 194.
Agroſtema 190.
Agroſtis 56.
Aira 57.
Ajuga 234.
Alcea 291.
Alchemilla 76.
Aliſma 166.
Allium 150.
Aloè 159.
Alopecurus 56.
Alſine 141.
Althæa 290.
Alyſſum 273.
Amaranthus 397.
Amarillis 150.
Ambroſia 397.
Ambroſinia 190.
Ammi 126.
Amygdalus 204.
Anagallis 87.
Anagyris 177.
Anaſtatica 269.
Anchuſa 81.
Androſace 72.
Andryala 336.
Anemone 229.
Anethum 138.
Angelica 130.
Anthemis 366.
Anthericum 157.
Antholyza 47.
Anthoxanthum 44.
Anthyllis 302.
Anthirrinum 260.
Apium 140.
Aquilegia 228.
Arabis 279.
Arbutus 180.
Arctium 340.
Arctotis 377.
Arenaria 186.
Argemone 221.
Ariſtoloquia 387.
Arnica 361.
Arthemiſia 349.
Arum 389.
Arundo 62.
Aſclepias 114.
Aſparagus 157.
Aſperugo 84.
Aſperula 70.
Aſphodelus 156.
Aſplenium 432.
Aſter 357.
Aſtragalus 316.
Aſtrantia 122.
Athamanta 127.
Athanaſia 347.
Atriplex 426.
Atropa 101.
Atractylis 344.
Avena 61.

B

Baccaris 353.
Ballota 248.

Baltimora 376.
Baſella 144.
Bellis 352.
Berberis 162.
Beta 118.
Betonica 24[illegible].
Bidens 345.
Bignonia 264.
Biſcutella 274.
Boerhavia 34.
Boletus 446.
Borago 84.
Braſſica 279.
Briza 59.
Bromelia 148.
Bromus 60.
Bryonia 411.
Bryum 437.
Bubon 132.
Bunias 283.
Buphthalmum 369
Bupleurum 122.
Buxus 394.
Byſſus 445.

C

Cacalia 345.
Cactus 201.
Cachrys 129.
Calendula 376.
Calla 390.
Callicarpa 72.
Campanula 92.
Camphoroſma 76.
Canna 34.
Cannabis 416.
Capraria 265.
Capparis 218.
Capſicum 106.
Cardamine 275.
Cardioſpermum 174.
Carduus 340.
Carex 393.
Carlina 343.
Carthamus 344.
Caſſia 177.
Catananche 338.
Caucalis 124.
Celoſia 115.
Celtis 423.
Centaurea 371.
Ceraſtium 191.
Ceratonia 430.
Cercis 177.
Cerinthe 85.
Chærophyllum 135.
Chamærops 447.
Cheiranthus 278.
Chelidonium 219.
Chenopodium 116.
Condrilla 331.
Chryſanthemum 363.
Cicer 309.
Cichorium 338.
Cicuta 133.
Cineraria 360.
Circæa 37.
Ciſtus 222.
Citrus 324.
Clematis 230.
Cleome 283.
Clinopodium 251.
Clypeola 274.
Cneorum 46.
Cnicus 312.
Cochlearia 271.
Coffea 96.
Coix 392.
Colchicum 166.
Colutea 310.
Commelina 50.
Conferva 444.
Conium 126.
Convallaria 157.
Convolvulus 89.
Conyza 354.
Corcorus 224.
Cordia 106.
Coreopſis 37.
Coriandrum 134.
Coris 96.
Cornus 77.
Coronilla 311.
Corylus 403.
Cotula 365.
Cotyledon 187.
Crambe 283.
Craſſula 147.
Cratægus 207.
Crepis 334.
Crithmum 128.
Crocus 46.
Croton 405.
Crotolaria 299.
Crucianella 71.
Cucubalus 184.
Cucumis 409.
Cucurbita 408.
Cuminum 133.
Cupreſſus 405.
Cuſcuta 77.
Cyclamen 86.

Cy-

Cynanchum 114.
Cynara 343.
Cynoſurus 59.
Cynogloſſum 81.
Cynomorium 391.
Cyperus 50.
Cytinus 388.
Cytiſus 309.

D

Dactylis 59.
Daphne 171.
Datiſca 419.
Datura 98.
Daucus 125.
Delphinium 225.
Dentaria 275.
Dianthus 183.
Dictamnus 178.
Digitalis 264.
Dioſpyros 430.
Dipſacus 66.
Dolichos 304.
Doronicum 361.
Drabba 269.
Dracocephalum 255.

E

Echinophora 123.
Echinops 368.
Echium 85.
Egilops 424.
Elæagnus 76.
Elymus 63.
Ephreda 421.
Epilobium 169.
Equiſetum 431.
Erica 170.
Erigeron 354.
Ervum 303.
Eryngium 121.
Eryſimum 277.
Evonymus 109.
Eupatorium 346.
Euphorbia 195.
Euphraſia 259.

F

Fagus 402.
Ferula 129.
Ferraria 386.
Feſtuca 60.
Ficus 431.
Filago 377.
Fragaria 215.
Frankenia 162.
Fraxinus 429.
Frittillaria 154.
Fucus 442.
Fumaria 296.

G

Galanthus 148.
Galega 315.
Galeopſis 246.
Gallium 70.
Garidella 187.
Geniſta 298.
Gentiana 120.
Geranium 285.
Geropogon 327.
Geum 217.
Gladiolus 47.
Glechoma 245.
Glinus 200.
Globularia 66.
Glycine 304.
Glycyrrhiza 311.
Gnaphalium 352.
Gomphræna 119.
Goſſipium 294.
Gratiola 39.
Gypſophila 182.

H

Hedera 110.
Hedyſarum 313.
Heliathus 370.
Heliotropium 79.
Helleborus 233.
Hæmanthus 148.
Hemerocallis 161.
Heracleum 130.
Herniaria 115.
Heſperis 279.
Hibiſcus 294.
Hieracium 333.
Hippocrepis 312.
Holcus 424.
Hordeum 63.
Humulus 416.
Hyacinthus 158.
Hyoſciamus 99.
Hyoſeris 336.
Hypecoum 78.
Hypericum 325.
Hypnum 437.
Hypocheris 330.
Hyſſopus 239.

I

Jaſione 379.
Jasminum 35.
Iberis 273.
Ilex 78.
Illecebrum 112.
Impatiens 381.
Imperatoria 136.
Indigofera 315.
Inula 358.
Ipomæa 91.
Iris 48.
Iſatis 283.
Iſopyrum 233.
Iſchemum 424.
Juglans 401.
Juncus 162.
Juniperus 420.
Juſticia 39.
Ixia 47.

K

Kneutia 69.

L

Lactuca 331.
Lagoecia 111.
Lamium 245.
Lantana 264.
Lapſana 337.
Laſerpitium 129.
Lathyrus 305.
Lavandula 241.
Lavatera 293.
Laurus 175.
Leontodon 332.
Leonurus 249.
Lemna 391.
Lepidium 269.
Leucojum 149.
Lichen 438.
Liguſticum 130.
Liguſtrum 36.
Lilium 253.
Linum 146.
Lithoſpermum 80.
Lobelia 379.
Lolium 63.
Lonchitis 436.
Lonicera 94.
Lotus 321.
Lunaria 274.
Lupinus 302.
Lycnis 190.
Lycium 107.
Lycoperdon 446.
Lycopodium 436.
Lycopſis 84.
Lycopus 41.
Lygeum 52.
Lyſimachia 87.
Lythrum 193.

M

Malva 291.
Marchantia 438.
Marrubium 248.
Martinia 262.
Matricaria 364.
Medeola 166.
Medicago 323.
Melica 85.
Melia 179.
Melianthus 267.
Meliſſa 254.
Mellitis 236.
Melochia 284.
Mentha 243.
Menianthes 86.
Mercurialis 418.
Meſembryanthemum 210.
Meſpilus 208.
Milium 56.
Mimoſa 427.
Mirabilis 95.
Mnium 437.
Mollucella 250.
Momordica 407.
Monarda 41.
Morus 396.
Muſa 423.
Myagrum 258.
Myoſitis 80.
Myrtus 202.
Myriophyllum 398.

N

Narciſſus 149.
Nepeta 240.
Nerium 113.
Nicotiana 100.
Nigella 228.
Nolana 85.
Nyctanthes 35.
Nymphæa 221.

O

Ocymum 256.
Oenanthe 135.
Oenothera 168.
Olea

Olea 36.
Ononis 300.
Onopordum 342.
Onoſma 83.
Ophiogloſſum 432.
Ophrys 384.
Orchis 381.
Origanum 251.
Ornithogalum 154.
Ornithopus 312.
Orobanche 265.
Orobus 305.
Oryza 163.
Oſmunda 432.
Oſteoſpermum 373.
Oſyris 413.
Oxalis 189.

P

Pæonia 225.
Pancratium 149.
Panicum 53.
Papaver 220.
Parietaria 425.
Parkinſonia 177.
Parnaſſia 144.
Paſſerina 172.
Paſſiflora 386.
Paſtinaca 137.
Pedicularis 260.
Peganum 192.
Pentapetes 288.
Peucedanum 128.
Picris 329.
Phallaris 53.
Phaſeolus 303.
Philadelphus 203.
Phleum 53.
Phlomis 250.
Phoenix 447.
Phyſalis 102.
Phytolacca 191.
Pimpinella 139.
Pinus 403.
Pirola 180.
Piſum 305.
Piſtacia 414.
Plantago 73.
Platanus 403.
Plumbago 88.
Poa 58.
Polemonium 92.
Polyanthes 158.
Polycarpon 65.
Polygala 297.
Polygonum 172.
Polymnia 376.
Polypodium 434.
Populus 418.
Portulaca 192.
Potamogeton 78.
Potentilla 216.
Poterium 399.
Praſium 258.
Prenanthes 332.
Primula 85.
Prunella 258.
Prunus 205.
Pſoralea 317.
Pulmonaria 82.
Punica 202.
Pyrola 180.
Pyrus 209.

Q

Quercus 400.

R

Ranunculus 231.
Raphanus 282.
Reſeda 194.
Rhamnus 107.
Rheum 175.
Rhinanthus 259.
Rhus 141.
Ribes 109.
Ricotia 275.
Ricinus 406
Rivina 76.
Roſa 112.
Roſmarinus 41.
Rubea 72.
Robinia 310.
Rubus 214.
Rudbechia 370.
Ruellia 266.
Rumex 163.
Ruſcus 422.
Ruta 179.

S

Saccharum 52.
Sagina 79.
Salicornia 34.
Salix 412.
Salſola 119.
Salvia 42.
Sambucus 142.
Samulus 94.
Sanguiſorba 75.

Vicia	377.				
Vinca	113.	**X**		**Z**	
Viola	380.				
Vrena	294.	Xanthium	396.	Zea	392.
Viſcum	413.	Xeranthemum	354.	Zinnia	369.
Vitex	260.			Zoſtera	390.
Vitis	110.	**Y**		Zygophyllum	179.
		Yucca	159.		

INDEX

VIRIUM.

A

ABORTIVA

Ariſtoloquia 387.
Colocynthis 410.
Elaterium 408.
Sabina 421.

ABSORBENTIA

Crepitus lupi 446.
Lithoſpermum 80.

ADSTRINGENTIA

Acacia noſtras 206.
Acorus paluſt. 28.
Agnus caſtus 266.
Agrimonia 194.
Anſerina 216.
Aquatica nux 75.
Auricula muris 333
Balauſtia 203.
Behen rub. 145.
Burſa paſt. 271.
Capparis 219.
Caryophyllata 217.
Centunodia 174.
Conſolida maj. 83.
—Media 234.
Crepitus lupi 446.
Cupreſſus 405.
Cydonia 209.
Equiſetum 432.
Cynogloſſum 82.
Fraxinus 429.
Fungus melit. 391.
Geranium rob. 288.
Geum pal. 218.
Granatum 203.
Herniaria 115.
Hedera ter. 245.
Hyppociſtis 358.
Lapathum 163.
—Acutum 164.
Lithoſpermum 80.
Meſpilus 208.
Muſcus arb. 442.
Myrtilli bacc. 170.
Myrtus 203.
Nummularia 87.
Pæonia 225.
Pentaphyllum 217
Perfoliata 123.
Pimpinella ital. 75.
Plantago 73.
Prunella 258.
Pulegium 245.
Pyrola 180.
Quercus 401.
Rhaubar mon. 164.
—Verum 176.
Roſa rub. 212.
—Sylveſtris 213.
Rubia 72.
Salvia 42.
Sanicula 122.
Saxifraga 182.
Sempervivum 200.
Serpyllum 253.
Sophia 276.
Sorbus 207.
Suber 400.
Sumach 141.
Tricomanes 434.
Tumariſcus. 143.
Ulmaria 211.
Ulmus 120.
Uua urſi 180.
Uvularia 422.
Verbena 40.
Veronica 37.

Vin-

Vinca 113.
Xanthium 396.

ALEXITERIA

Allium 151.
Angelica 131.
Calamus 161.
Cepa 152.
Enula 359.
Juniperus 420.
Leviſticum 130.
Petaſites 356.
Ruta 179.
Scabioſa 68.
Scordium 237.
Scorzonera 329.
Tunica 184.

AMNESTICA

Datura 99.

ANALEPTICA

Arthemiſia 351.
Aurantia 325.
Citrus 324.
Norland. Bac. 214.
Roſa alb. 214.
—Damaſcena 213.
Satyrium 381.

ANODYNA

Acmella 369.
Alkekengi 102.
Amygdal am. 204.
Balauſtia 203.
Belladonna 102.
Cannabis 416.
Cheiri 278.
Ceraſa nig. 206.
Cotula 366.
Corylus 403.
Crocus 47.
Datura 99.
Dulcamara 103.
Ebulus 142.
Geran. moſc. 286.
—Robert. 286.
Hyoſcyamus 99.
Lilium 153.
Linaria 261.
Lupulus 417.
Mandragora 101.
Matricaria 364.
Nymphæa 221.
Opium
Pæonia 225.
Perſica 204.
Primula ver. 85.
Sambucus 142.
Satyrium 381.
Scrophularia 263.
Solanum 104.
Storax 181.
Tilia 222.
Verbaſcum 97.
Viola 380.

ANTACIDA

Abrotanum 349.
Abſinthium 350.
Card. Benedic. 373.
Fumaria 296.
Rabar. 176.

ANTISPASMODICA

Belladonna 102.
Ceraſa nig. 206.
Chamomilla Rom. 366.
Hyoſcyamus 99.
Lilium conv. 158.
Mandragora 101.
Opium 220.
Pæonia 225.
Tabacum 100.
Tilia 222.
Valeriana min. 45.
Verbaſcum 97.
Vulvaria 117.

ANTHELMINTHICA

Abſinthium 350.
Abrotanum 349.
Aconitum 227.
Aloe 160.
Allium 151.
Amygd. am. 204.
Aurantium 225.
Balauſtia 203.
Botrys 116.
Bryonia 417.
Cepa 152.
Chenopodium 117.
Citrus 324.
Colocynthis 410.
Cyclamen 86.
Dictamnus 251.
Enula 359.
Filix 435.

CARDIACA

Baſilicum 356.
Borago 84.
Bugloſſum 81.
Citrus 324.
Marum 236.
Meliſſa 254.
Norland. bac. 214.
Ocymum 256.
Tunica 184.

CARMINATIVA

Amygdal. amar. 204.
Anethum 138.
Angelica 131.
Aniſum 139.
Apium 140.
Botrys 116.
Chamomilla 366.
Coryandrum 134.
Cyminum 133.
Daucus ſyl. 125.
—Creticus 128.
Fæniculum 138.
Imperatoria 136.
Juniperus 420.
Laurus 175.
Leviſticum 130.
Mentha 243.
Meum 127.
Opopanax 137.
Petroſel. mac. 132.
Perſica 204.
Pulegium 245.
Raphanus 282.
Ruta 179.
Santolina 347.
Scrophularia 263.
Tanacetum 348.

CEPHALICA

Camphorata 76.
Fagus 402.
Lavandula 241.
Majorana 252.
Nepeta 240.
Stœchas arab. 242.
Storax 181.
Marum 236.

CORDIALIA

Cardiaca 250.

CONSOLIDANTIA
Vulneraria
CORIARIA

Acacia noſt. 206.
Geum pal. 218.
Quercus 401.
Ruſcus 422.
Suber 400.
Sumach 141.
Tamariſcus 143.
Uva urſi 180.
Bedeguar 213.

CORROBORANTIA

Artemiſia 351.
Agrimonia 194.
Aurantia 325.
Capillus ven. 436.
Cardiaca 250.
Eupatorium 346.
Fumaria 296.
Gnaphalium 353.
Lentiſcus 415.
Morus 396.
Myrtus 203.
Origanum 252.
Portulaca 192.
Roſa rub. 212.
Ruſcus 422.
Ruta mur. 434.
Thymus vulg. 253.
—Creticus 253.
Urtica maj. 494.

CORROSIVA

Alcali 4.
Arum 389.
Cataputia min. 197.
Coccognidium 172.
Dentaria 275.
Eſula 199.
Euphorbia 196.
Laureola 171.
Mezereum 171.
Napellus 227.
Perſicaria 173.
Phytolacca 192.
Pulſatilla 229.
Pyrola 180.
Ranunculus 231.

COSMETICA

Armoracia 272.

Arum 389.
Chelidonium min. 231.
Faba 307.
Mercurialis 419.
Phaſeolus 303.
Ranunculus 231.
Sygillum ſalom. 258.

D

DEMENTANTIA

Cannabis 416.
Colchicum 166.
Datura 99.
Hyoſcyamus 99.
Mandragora 101.
Opium 220.

DEMULCENTIA

Branca urſi 267.
Caſſia 178.

DIAPHORETICA

Acmella 345.
Allium 71.
Cepa 152.
Chelidonium maj. 219.
Porrum 156.
Sambucus 143.
Santolina 347.
Scordium 237.
Xanthium 396.

DILUENTIA

Atriplex ſat. 426.
Aſparagus 157.
Beta 118.
Chamæmorus 215.
Cichorium 338.
Cucurbita 408.
Daucus ſyl. 125.
Endivia 339.
Fragaria 215.
Lactuca 331.
Morſus diab. 67.
Paſtinaca 137.
Portulaca 192.
Rapa 280.
Raphanus 282.
Scabioſa 68.
Spinacia 416.
Taraxacum 332.

DISCUTIENTIA

Beccabunga 38.

DIURETICA

Abies 405.
Acmella 345.
Agrimonia 194.
Alliaria 277.
Allium 151.
Alcali 35.
Alkekengi 102.
Amygd. am. 204.
Apium 140.
Ariſtoloc. rot. 387.
Armoracia 272.
Arnica 361.
Aſparagus 157.
Aſphodelus 156.
Balauſtia 203.
Bardana 340.
Beccabunga 38.
Bellis 362.
Camphorata 76.
Card. bened. 373.
—Mariæ 342.
Capparis 219.
Capillus ven. 436.
Carthamus 344.
Cepa 152.
Cerefolium 135.
Chelidonium maj. 219.
Citrus 324.
Cochlearia 272.
Coffè 96.
Cyminum 133.
Cyperus 50.
Daucus ſyl. 125.
—Creticus 128.
Dulcamara 103.
Ebulus 142.
Endivia 339.
Equiſetum 432.
Eryngium 121.
Eryſimum 267.
Eupatorium 346.
Ficus 431.
Fragaria 215.
Fraxinus 429.
Gramen 55.
Herniaria 115.
Hirundinaria 115.
Iris 98.

Iu–

Juniperus 420.
Lauroceraſus 205.
Linaria 261.
Lithoſpermum 80.
Naſturtium hort. 269.
—Aquaticum 261.
—Indicum 168.
Ononis 300.
Parietaria 425.
Perſicaria 173.
Petroſil. mac. 132.
Peucedanum 128.
Pinus 403.
Raphanus 282.
Rubbia 72.
Ruſcus 422.
Sabina 421.
Saponaria 183.
Sambucus 143.
Sandaraca 414.
Sedum min. 189.
Sinapis 281.
Squilla 155.
Taraxacum 332.
Terebenthina 415.
Trifol. aquat. 86.
Urtica Rom. 395.
—major. 195.
Valeriana 45.
Viola 380.
Virga aurea 357.

DRASTICA

Cataputia 197.
Colchicum 166.
Cyclamen 86.
Colocynthis 410.
Ebulus 142.
Elaterium 408.
Euforbia 196.
Eſula 199.
Gratiola 39.
Mezereum 171.
Muſcus erect.
Napellus 227.
Ricinus 407.
Sambucus 143.
Soldanella 91.
Staphiſacria 227.
Tilia 222.

E

ECCOPROTICA

Acacia noſt. 206.
Alkekengi 102.
Balauſtia 203.
Bellis 362.
Carduus ben. 373.
Caſſia 178.
Cuſcuta 77.
Endivia 339.
Fragaria 215.
Fumaria 296.
Iris 48.
Lapathum acut. 163.
Laureola 171.
Linaria 261.
Manna 429.
Opopanax 137.
Paſſulæ 111.
Polypodium 434.
Pruna 206.
Rhabar. mon. 176.
Roſa ſyl. 213.
Sebeſten 106.

EDULCORANTIA

Caſſia 178.
Dactylus 447.
Ficus 431.
Jujubæ 109.
Liquiritia 311.
Polypodium 434.
Saccharum 53.
Siliqua 430.

EMETICA

Ariſtoloquia vulg. 388.
—Longa 387.
Arnica 361.
Betonica 247.
Card. bened. 373.
Carlina 343.
Coccognidium 171.
Eupotorium 346.
Gratiola 39.
Helleb. alb. 424.
Lobelia 379.
Napellus 227.
Sedum min. 189.
Tabacum 100.
Tilia 222.
Violæ ſem. 380.

EMMENAGOGA

Abrotanum 349.
Acmella 345.

Alcali 35.
Angelica 131.
Aloe 160.
Apium 140.
Ariſtoloquia rot. 387.
Arnica 361.
Aſphodelus 456.
Balſamita 348.
Bryonia 411.
Calendula 376.
Capparis 219.
Chamædrys 234.
Chamæpytis 235.
Chamomilla rom. 366.
Colocynthis 410.
Crocus 47.
Cyclamen 86.
Cyminum 133.
Cyperus 50.
Daucus ſyl. 125.
—Vulgaris 125.
—Creticus 128.
Dictamnus cret. 251.
Elaterium 408.
Eryngium 121.
Gratiola 39.
Heleb. nig. 253.
Hirundinaria 115.
Imperatoria 136.
Iris 48.
Juglans 401.
Leviſticum 130.
Marrubium alb. 249.
Marum 236.
Matricaria 364.
Mentha 243.
Meum 127.
Nigella 229.
Ononis 300.
Opopanax 137.
Pæonia 225.
Petroſelinum 140.
—Maced. 132.
Pimpinella noſt. 139.
Apium 150.
Pulegium 245.
Ruſcus 422.
Ruta 179.
Sabina 421.
Sambucus 142.
Saponaria 185.
Tanacetum 348.

EMOLLIENTIA

Althæa 290.
Amygdal. 204.
Aſphodelus 156.
Beta 118.
Branca urſi 267.
Chamomilla 366.
Ficus 431.
Fænum Græcum 323.
Lilium 153.
Linum 146.
Malva 291.
Melilotus 318.
Olea 36.
Parietaria 425.
Populus 418.
Pſyllium 74.
Seſamum 266.
Verbaſcum 97.
Viola 380.

ERRHINA

Arnica 361.
Beta 118.
Betonica 247.
Convallaria 158.
Helleb. alb. 424.
Majorana 252.
Marum 236.
Nigella 229.
Ptarmica 368.
Tabacum 100.

EXANTHEMATICA

Abelmoſchus 295.
Aconitum 226.
Aquilegia 228.
Calendula 376.
Colchicum 166.
Crocus 47.
Geranium moſc. 286.
Leviſticum 130.
Mors. diab. 67.
Origanum 252.
Rhabar. 176.
Ruta 179.
Sabina 420.
Scabioſa 66.
Staphyſagria 227.
Tabacum 100.

EX-

EXCITANTIA

Allium 151.
Coffè 96.
Crocus 47.
Meliſſa 25.
Ros marinus 41.
Satureja 239.
Serpyllum 253.
Thymus vulg. 253.

EXCORIANTIA

Aloe 160.
Arum 389.
Cataputia 197.
Eſula 195.
Euphorbia 196.
Laureola 171.
Mezereum 171.
Napellus 227.
Nymphæa 221.

EXILARANTIA

Borago 84.
Bugloſſum 81.
Crocus 47.
Datura 99.
Opium 220.
Primula veris 85.
Sclarea 43.

EXPECTORANTIA

Arum 389.
Calamintha 254.
Dactylus 447.

Siliqua 430.
Enula 359.
Hyſſopus 240.
Jujube 169.
Liquiritia 311.
Polypodium 434.
Saccharum 53.

EXSICCANTIA

Auricula muris 333.
Capillus ven. 436.
Ceterach 433.
Coffea 96.
Fraxinus 429.
Gnaphalium 352.
Muſcus clav. 436.
Ruta mur. 434.
Scolopendria 433.
Stœchas cit. 352.
Trichomenes 434.

EXULCERANTIA
Corroſiva
FATUANTIA
INEBRIANTIA
FLATULENTA

Boletus 446.
Braſſica rub. 280.
Caſtanea 403.
Cepa 152.
Cicer 309.
Faba 307.
Piſum 305.
Lens 308.
Lupinus 302.

Milium 55.
Paſtinaca 137.
Phaſeolus 303.
Rapa 280.
Sorbus 207.

GALACTOGHORA
Lactifera

G

GLUTINANTIA

Conſolida maj. 83.
Pulmon. mac. 82.

H

HEPATICA

Ficus 431.

HUMECTANTIA

Aſparagus 157.
Atriplex ſat. 426.
Beta 118.
Chamæmorus 215.
Cucurbita 408.
Daucus ſyl. 125.
Fragaria 215.
Lactuca 331.
Norland. bac. 214.
Portulaca 192.
Paſtinaca 137.
Prunus 206.
Rumex 163.
Spinacia 416.

Ta-

Ficus 431.
Fænum græcum 323.
Juyubæ 109.
Malva arb. 293.
--Vulgaris 292.
Melilotus 318.
Paſſulæ 110.
Pruna 206.
Pſyllium 74.
Salep. 382.
Satyrium 381.
Sebeſten 106.
Tragacantha 316.
Viſcum 414.

M

MATURANTIA

Allium 150.
Arabicum 177.
Aſphodelus 156.
Cepa 152.
Cicer 309.
Ervum 308.
Lilium 153.

MUCILAGINOSA
Inſpiſſantia
MUNDIFICANTIA

Armoracia 272.
Buxus 394.
Caprifolium 97.
Cochlearia 272.
Dulcamara 103.
Gramen 55.
Hermodactilus 49.
Juniperus 420.
Linaria 261.
Naſtur. hor. 269.
Pinus 404.

N

NARCOTICA

Arnica 361.
Belladonna 102.
Cannabis 416.
Cheiri 278.
Cicuta 134.
Colchicum 166.
Cynogloſſum 82.
Datura 99.
Ebulus 142.
Hyoſcyamus 99.
Juglans 401.
Lauroceraſus 205.
Lilium conv. 158.
Lupulus 417.
Mandragora 101.
Millefolium 368.
Opium 221.
Pæonia 225.
Primula ver. 85.
Rhœas 220.
Sambucus 143.
Spigelia 88.
Valeriana 45.

NERVINA

Amygdal. 204.
Baſilicum 256.
Betonica 247.
Camphorata 76.
Ceraſa nig. 206.
Cheiri 278.
Dictamnus cret. 251.
Lavandula 241.
Majorana 252.
Marum 236.
Meliſſa canar. 255.
--Turcica 255.
Opopanax 137.
Peucedanum 128.
Primula ver. 85.
Rosmarinus 41.
Salvia 42.
Stœchas ar. 242.
Stœrax 181.
Tabacum 100.
Thymus 253.

NUTRIENTIA

Althæa 290.
Amygdal. 204.
Barba hirci 328.
Cicer 309.
Dactylus 447.
Faba 307.
Fagopyrum 174.
Gramen 55.
Hordeum 64.
Lens 308.
Malva vulg. 292.
Milium 53.
Oriza 163.
Paſtinaca 137.
Phaſeolus 303.
Pini nux 401.
Piſtacia 414.
Piſum 305.

Sa-

Salep. 382.
Tragacantha 316.

O

OBSTIPANTIA

Acetoſa 164.
Aquat. nux 75.
Crepitus lupi 446.
Fagopyrum 174.
Fungus melit. 391.
Indigofera 315.
Opium 221.
Populus 418.
Quercus 401.
Rosmarinus 41.
Uva urſi 180.

OBTUNDENTIA

Amygdal. 204.
Ficus 431.
Linum 146.
Manna 429.
Olea 36.
Parietaria 425.
Piſtacia 414.

P

PEREGORICA

Branca urſi 267.
Chamomilla rom. 361.
Datura 99.
Lactuca 331.
Opium 221.

Solanum 104.
Tabacum 100.

PELLENTIA

Abrotonum 349.
Abſinthium 350.
Ariſtoloquia 387.
Agrimonia 194.
Allium 131.
Aloe 160.
Amygdalus 204.
Apium 140.
Aquilegia 228.
Aurantia 324.
Balauſtia 203.
Balſamita 348.
Baſilicum 256.
Botrys 116.
Buxus 394.
Chamædrys 235.
Chamæpytis 235.
Cheiri 278.
Calamintha 264.
Calamus 161.
Calendula 376.
Card. bened. 373.
Carlina 343.
Cicer 309.
Citrus 343.
Coffea 96.
Coris 97.
Cotula fæd. 366.
Crocus 47.
Dictamnus 178.
—Creticus 251.
Dulcamara 103.
Ebulus 142.
Enula 359.

Euphorbia 196.
Fæniculum 138.
Fumaria 296.
Geran. rob. 288.
Helleb. nig. 233.
Hirundinaria 115.
Juglans 401.
Juniperus 420.
Laureola 171.
Laurus 175.
Leviſticum 130.
Linaria 261.
Lobelia 379.
Mandragora 101.
Marrubium 249.
Marum 236.
Meliſſa 264.
Mentha criſ. 243.
Napellus 227.
Nepeta 240.
Nigella 229.
Pæonia 225.
Rubia 72.
Ruta 179.
Sambucus 143.
Santolina 347.
Saponaria 183.
Satureja 239.
Scordium 237.
Senna 177.
Tanacetum 348.
Thlaſpi 270.
Thymus 262.
Vicia 113.
Xanthium 396.

Digitized by Google

PERSPIRANTIA
Diaphoretica
PHANTASTICA
Inebriantia
PHTHIRIACA

Colchicum 166.
Cynogloſſum 82.
Indigo 315.
Laurus 175.
Nicotiana 100.
Ruta 179.
Staphyſagria 227.

PTARMICA
Errhina
PURGANTIA

Aloe 160.
Atriplici ſem. 426.
Bardanæ ſem. 340.
Belladonna 102.
Berberis cor. 162.
Buxus 394.
Bryonia 411.
Carthami ſem. 344.
Caſſia 178.
Cyclamen 86.
Eupatorium 346.
Fragaria 215.
Geniſta 249.
Gratiola 39.
Helleb. nig. 233.
Hermodactylus 49.
Ialapa 96.
Linum 146.
Lobelia 379.
Mandragora 101.
Mercurialis 419.
Rhabar 176.
Scammonium 89.
Senna 177.
Valeriana 45.
Violæ ſem. 380.

REFRIGERANTIA

Acacia noſt. 206.
Acetoſa noſt. 165.
—Rotundifol. 164.
Acetoſella 189.
Alkekengi 102.
Atriplex 426.
Avena 61.
Berberis 162.
Ceraſa rub. 205.
Chamemorus 278.
Citrullus 409.
Citrus 324.
Cucumis 411.
Cydonia 209.
Fagopyrum 174.
Hordeum 64.
Lapathum ſan. 163.
Melo 410.
Meſpilus 208.
Morus 396.
Myrtus 203.
Norlandic. bac. 214.
Nymphæa 221.
Portulaca 192.
Pruna 206.
Pſillium 74.
Ribes rub. 109.
Rubus id. 214.
Sempervivum 200.
Solanum 104.
Sumach 141.
Telephium 188.
Viola 380.

RELAXANTIA

Linum 146.
Saccharum 53.

REPELLENTIA

Apium 140.
Ariſtoloquia 387.
Arnica 361.
Belladonna 102.
Cannabis 416.
Cicuta 134.
Cotula 365.
Datura 99.
Dulcamara 103
Geranium 286.
Hyoſcyomus 99.
Linaria 261.
Mercurialis 419.
Scrophularia 263.
Senna 177.
Solanum 104.
Tabacum 100.
Verbaſcum 97.

RESOLVENTIA

Angelica 131.
Aniſum 139.
Arnica 361.
Bardana 340.
Bellis 362.
Botrys 116.
Ca-

Calamintha 243.
Camphorata 76.
Card. Bened. 373.
Carthamus 344.
Chamæpytis 235.
Crocus 47.
Cyclamen 86.
Eupatorium 3[illegible]6.
Fœniculum 138.
Hypericum 125.
Laurus 175.
Majorana 275.
Marum 236.
Melilotus 318.
Meliſſa 264.
—Canarien. 264.
—Turcica 265.
Mentha criſ. 243.
Origanum 352.
Petroſelinum 140.
Peucedanum 128.
Rosmarinus 41.
Ruta 179.
Sanicula 122.
Satureja 239.
Sclarea 43.
Serpillum 253.
Teberinthus 418.
Thymus 239.

RUBEFACIENTIA

Arum 389.
Cataputia min. 197.
Eſula 196.
Euphorbia 196.
Laureola 171.
Mezereum 171.
Perſicaria 173.

RUCTATORIA

Mentha 243.
Raphanus 282.

SAPONACEA

Arum 389.
Nummularia 87.
Taraxacum 332.
Trifolium aqu. 86.

SIALAGOGA

Eruca 281.
Imperatoria 136.
Nigella 229.
Ptarmica 368.

SOPHIPTICANTIA

Alchemilla 76.
Hedera 110.
Vinca 113.

SOPORIFERA
Hypnotica
SPLENICA

Capillus ven. 436.
Ceterach 433.

STERILITANTIA

Abſinthium 350.
Agnus caſtus 266.
Lactuca 331.

Mentha 243.
Ruta 179.
Salix 413.

STERNUTATORIA

Alliaria 277.
Euphorbia 196.
Helleb. alb. 424.
Lilium conv. 158.
Majorana 252.
Napellus 227.
Nigella 229.
Ptarmica 368.
Sclarea 43.

STIMULANTIA

Alcali 35.
Armoracia 272.
Cataputia min. 197.
Eſula 196.
Euphorbia 196.
Laureola 171.
Perſicaria 173.
Sclarea 43.
Sinapis 281.
Urtica 395.

STOMACHICA

Abrotanum 349.
Abſinthium 350.
Ammi 132.
Balſamita 318.
Calamintha 243.
Calamus 161.
Car-

Carlina 343.
Centaureum min. 120.
Citrus 324.
Enula 359.
Hyſſopus 240.
Majorana 252.
Maſtix 414.
Mentha criſ. 243.
Olea 36.
Roſmarinus 41.
Salvia 42.
Tanacetum 348.

SUSPECTA

Aquilegia 228.
Cotula 366.
Staphiſagria 227.

STUPEFACIENTIA

Datura 99.
Hyoſcyamus 99.
Mandragora 101.
Verbaſcum 97.

SUDORIFERA

Ammi 132.
Angelica 131.
Apium 140.
Betonica 142.
Buxus 394.
Calendula 376.
Camphorata 76.
Card. bened. 373.
—Mariæ 342.
Carlina 343.
Cariophillata 217.
Chamædrys 235.
Ebulus 142.
Galega 325.
Hirundinaria 115.
Imperatoria 136.
Nepellus 227.
Petaſites 355.
Ruta 179.
Sambucus 143.
Saponaria 183.
Scrophularia 263.
Tanacetum 348.
Tunica 184.
Ulmaria 221.
Valeriana 45.

SUBVENETA
Suſpecta
TEMULENTA
Inebriantia
TORACICA
Becchica
TINCTORIA

Acanthus 266.
Anchuſa 81.
Anthemis tin. 366.
Antbillis vul. 302.
Arundo frag. 62.
Arbutus uva. 180.
Aſperula 70.
Baſella rub. 144.
—Lucida 144.
Berberis cort. 162.
Bromus ſecal. 60.
Bidens trip. 345.
Calendula 376.
Carthamus tinc. 344.
Cherophillum ſyl. 135.
Campanula rot. 92.
Scabioſa ſuc. 66.
Centaurea cyanus 371.
Crocus 47.
Croton tinct. 405.
Cuſcuta 77.
Datiſca can. 419.
Delphinium conſ. 225.
Gallium 71.
Fraxinus 429.
Geniſta 299.
Gypſophilla ſtrut. 182.
Hypericum perf. 326.
Hyeracium umbel. 333.
Iaſminum frut. 36.
Indigofera tinct. 315.
Iris germ. 48.
Iſatis tinct. 283.
Lichen roc. 438.
Lichen tart.
Liguſtrum 36.
Lycopodium comp.
Lycopus eur. 41.
Lithoſpermum 80.
Lyſimachia vugl. 87.
Pirus malus 209.
Polygonum

Per;

INDEX

MORBORUM.

A

ABBORTUS

Cydonia 209.

ABSCESSUS

Alcali ſal. 35.

ACHOR

Abrotonum 349.
Abſynthium vulg. 350.
—Ponticum 350.
Helleborus nig. 233.
Naſturtium hort. 269.

ÆSTUS

Ribes rub. 109.
Rubus ideus 214.

AGRYPNIA

Anethum 138.
Citrullus 409.
Cucumis 411.
Cucurbita 408.
Melo 410.
Papaver nig. 220.
Salix 413.

ALOPECIA

Lupulus 417.

AMAUROSIS

Hermodactilus 49.

AMBUSTA
Combuſtura

AMENTIA

Datura 99.
—Belladonna 102.

AMPUTATURA

Crepitus lupi 446.

ANCHYLOSIS

Napellus 227.

ANGINA

Juglandis rob. 401.
Malva arb. 291.
Morſus diab. 67.
Morus 396.
Prunella 258.
Scrophularia 263.

ANOREXIA

Acorus verus 161.
Ammi 132.
Armoracia 272.
Arum 389.
Calamus 161.
Matricaria 364.
Mentha cris. 243.
Satureja 239.

ANOSMIA

Marum ver. 236.
Majorana 252.

AN-

Mammarum :

Belladonna 102.
Mentha criſ. 243.

C

CHACHEXIA

Agrimonia 194.
Ariſtoloq.
long. 387.
—Rot. 387.
—Vulg. 388.
Arum 389.
Centaurium
min. 120.
Eupatorium 346.
Fumaria 296.
Meliſſa can. 255.
Ruta mur. 434.
Saponaria 183.
Scolopen-
drium 433.
Sinapis 281.
Spina cerv. 107.
Squilla 155.
Tanacetum 348.
Trifolium acq. 86.

CACOETHES

Ariſtoloq.
vulg. 388.
Belladonna 102.
Trifolium
aquat. 86.

CALCULUS

Abſinthium
pont. 350.
—vulgare 350.
Acacia noſt. 206.
Agrimonia 194.
Allium 70.
Althæa 290.
Armoracia 272.
Amygdalæ
amar. 204.
Aſparagus. 157.
Cepa 152.
Chamomilla
noſt. 365.
—Romana 366.
Chelidonium
maj. 319.
Coffea 96.
Daucus cret. 225.
—Sativus 225.
—Sylveſtris 225.
Eryngium 121.
Fragaria 215.
Herniaria 115.
Hyſſopus 239.
Juniperus 420.
Lentiſcus 415.
Limonia 324.
Linum 146.
Mentha ſyl. 243.
Naſturtium
hort. 269.
Ononis 300.
Parietaria 425.
Perſicaria 173.
Polium cret. 236.

Porrum 150.
Portulaca 192.
Rapa 280.
Saxifraga alb. 180.
Senecio 357.
Sinapis 281.
Sophya 276.
Uva urſi 180.
Violæ (ſem.) 380.
Virga aurea 357.

CARCINOMA

Belladonna 102.
Card. mariæ 342.
Cicuta 133.
Cocco-gnid. 172.
Datura 98.
Geranium
moſc. 286.
—Robert. 288.
Herniaria 115.
Laureola 171.
Phytolacca 191.

CARDIALGIA

Coffea 96.
Chamomilla
noſt. 365.

CARIES

Euphorbium 196.

CATHARRUS

Chamedrys 237.
Juniperus 420.

Lentiſcus 415.
Nigella 229.
Rhœas 220.
Sandaraca 420.
Storax calam. 181.

CEPHALALGIA

Armoracia 272.
Beta 118.
Betonica 246.
Hedera terreſ. 245.
Meliſſa canaria 255.
Mentha criſ. 243.
Primula ver. 85.
Ruta hort. 179.

CRAPULÆ

Braſſica rub. 280.
Serpillum 253.

CHLOROSIS

Ariſtoloq. longa 387.
—Rotun. 387.
Arum 389.
Chamedrys 237.
Helleb. nig. 233.
Nepeta 240.
Origanum vulgare 252.

CHOLERA

Berberis 162.
Cydonia 209.

CICATRIX
Variolæ

Juglans 401.

CLAVUS

Allium 150.
Eſula 199.

COLICA

Amygd. amar. 204.
Anethum 138.
Chamomilla noſt. 365.
—Romana 366.
Cydonia 209.
Doronicum 361.
Enula 358.
Geranium rob. 288.
Imperatoria 136.
Mandragora 101.
Matricaria 364.
Mentha criſp. 243.
—Sylveſtris 243.
Olea 36.
Polypodium 434.
Rapa 280.
Rhabarb. 175.
Sclarea 43.
Tabacum 100.
Tragacantha 316.

Hypochondriaca

Hæ'lera terre-

Iris 245.
Lonchitis 435.
Laurus 175.
Chamomilla Rom. 366.

Puerperarum

Chamomilla Rom. 366.

Saturnina

Caricæ pingues 431.

COMBUSTURA

Branca urſi 265.
Braſſica rub. 280.
Datura 98.
Populus 418.
Sempervivum maj. 200.

CONTAGIUM

Abelmoſchus 295.
Tunica 184.

CONTUSURA

Arum 389.
Conſolida med. 234.
Dulcamara 103.
Petroſelinum 140.
Rubia tinct. 72.

CON-

CONVULSIO

Ceraſa nigra 206.

COPHOSIS

Amygd. am. 204.
Cepa 152.
Helleborus alb. 423.
Juniperus 420.

CORYZA

Camphorata 76.
Cynogloſſum 81.
Cucumis aſin. 408.
Lilium conv. 157.
Majorana 252.
Nigella 228.
Pimpinella noſt. 399.
Thymus vulg. 252.

Sicca

Beta 118.

D

DEBILITAS

Behen rubrum 145

DIABETES

Caſſia 178.

DIARRHÆA

Acacea noſt. 206.
Auricula muris 333.
Cydonia 209.
Cupreſſus 405.
Fænum græc. 322.
Indigo 315.
Meſpilus 208.
Mirtillus 170.
Plantago 703.
Populus 418.
Quercus 400.
Rhab. 175.
Sumach 141.

DOLOROSI

Althea 290.
Amygd. dul. 204.
Cheiri 278.
Malva vulg. 291.
Papaver 202.
Opium 221.
Seſamum 265.

DYSENTERIA

Alchemilla 76.
Belladonna 102
Biſtorta 172.
Conyza 254.
Caryophillata 217.
Conſolida maj. 83.
Crocus 46.
Fænum græc. 322.
Fungus melit. 391.
Geranium moſc. 288.
Gratiola 39.
Juglans 401.
Lapathum acut. 163.
Pentaphillum 217.
Pimpinella italica 399.
Populus 418.
Pſyllium 73.
Rhab. 175.
Salix 412.
Salicaria 34.
Sambucus bac. 142.
Satyrium 381.
Sempervivum maj. 200.
Sophya 276.
Suber 400.
Sumach 141.
Tabacum 100.
Viſcum 413.
Olea 36.

DYSLOCHIA

Dulcamara 103.

DYSMENORREA

Crocus 46.
Mentha criſpa 243.

DYSPNÆA

Pimpinella noſt. 139.

DYSTOCIA

Aquilegia 228.
Arthemiſia 351.
Caricæ pingues 431.
Cheiri 278.
Dictam. cret. 251.
Jaſminum 35.
Lavand. ſpica 241.

DYSURIA

Alkekengi 102.
Chamomilla noſt. 365.
Melilot alb. 318.

E

EPYLEPSIA

Apium 140.
Arnica 361.
Arthemiſia 351.
Bryonia 411.
Buxus 394.
Colocynthis 410.
Cotula fæt. 366.
Dictamn. alb. 178.
Gallium lut. 70.
Helleb. alb. 424.
Hyoſcyamus 99.
Lilium alb. 253.
—Convallium 157.
Mandragora 101.
Pæonia 225.
Primula ver. 85.
Ruta 179.
Tilia 222.
Valeriana min. 45.
—Phu 45.
—Maj. 45.
Viſcum 414.

EPYPHORA

Hedera arb. 110.
Lilium conv. 157.
Tamariſcus 147.
Thimus vulg. 252.

ERYSIPELAS

Sambucus rob. 142.
Suber 400.
Xanthium 396.

ESCHARA

Amygd. amar. 204.

EXANTHEMATECI

Aquilegia 228.
Calendula 376.
Caricæ ping. 431.
Tunica 184.
Ulmaria 211.
Viola 380.

EXCORIATURA

Caſtanea 402.
Muſcus arb. 442.
Perſicaria 173.

F

FEBRES

Agrimonia 194.
Amygd. dul. 204.
Avena eſcor. 61.
Chamæpytis 235.
Fragaria 215.
Nymphæa 221.
Pulſatilla 229.
Scordium 237.
Sempervivum maj. 200.
Tunica 183.

Continentes

Ceraſa rub. 205.

Exacerbantes

Acetoſa noſt. 163.
—Hiſpanica 164

Exanthematicæ

Morus 396.
Calendula 376.
Norland. Bac. 214.

Ungarica

Ononis 300.

Intermittentes

Calcitrapa 374.
Cuſcuta 71.
Ge-

Geum paluſtr. 217.

Malignæ

Acorus calam. 161.

Flogiſticæ

Acetoſella 189.
Ribes rub. 109.
Malva vulg. 291.

Putridæ

Acetoſella 189.
Berberis 162.
Citrullus 409.
Cucumis 411.
Cucurbita 408.
Melo 410.
Morus 396.
Norland. bac. 214.
Ribes rub. 109.

FISTULA

Ariſtoloquia Longa 387.
—Rotunda 387.
Belladonna 102.

FRATULENTIA

Ammi 132.
Anethum 138.
Cuminum 133.
Daucus cret. 128.
Fœniculum 138.
Imperatoria 136.

FONTICULI

Hedera arb. 110.

G

GANGRENA

Abrotanum 349.
Abſinthium 350.
Cicutaria 135.
Sabina 421.
Scordium 237.

GONORRHEA

Agnus caſtus 266.
Cannabis 416.
Nymphæa 221.
Rabar. 175.
Sabina 421.
Terebinth. cip. 414.

Benigna

Equiſetum 432.

H

HÆMATEMASIS

Fungus melit. 391.

HÆMATURIA

Agrimonia 194.
Chamæpytis 235.
Conſolida maj. 83.
Equiſetum 431.
Gallium lut. 70.
Geran. robert. 288.
Hypericum 325.

HÆMOPTISIS

Hyoſcyamus nig. 99.
Linum 146.
Millefolium 368.
Pimpinella ital. 15.
Pulmonaria 82.
Scolopendrium 433.
Urtica major. 394.
Valeriana maj. 46.
—Minor 45.
Verbaſcum 97.

HÆMORRHAGIA

Fungus roſar. 213.
Behen rub. 145.
Bellis min. 362.
Burſa paſtoris 271.
Cepa 152.
Cyclamen 86.
Cichorium 338.
Crepitus lupi 466.
Fraxinus 429.
Fungus melit. 391.
Herba brit. 359.
Muſcus arb. 442.
—Quercinus 442.
Pimpinella ital. 75.
Quercus 400.

Te-

Digitized by Google

Terebenthina ven. 415.
Urtica maj. 395.
—Romana 395.
Verbaſcum 97.

HEMORHOIS

Cærefolium 135.
Crepitus lupi 446.
Millefolium 135.
Sorbus 207.
Telephium 188.
Urtica maj. 395.

HECTICA

Bellis minor 362.
Cichorium 338.
Muſcus isl. 440.
Piſtacia 414.
Rhab. 175.

HEMICRANIA

Card.Benedic. 373.
Matricaria 364.
Peucedanum 128.

HERNIA

Abſinthium 350.
—vulg. 350.
Auric. muris 333.
Cupreſſus 405.
Herniaria 115.
Naſturtium hort. 269.
Perfoliata 123.
Ulmaria 211

Umbilicalis

Muſcus arb. 442.
—Quercinus 442.

HERPES

Auric. muris 333.
Chelidonium maj. 219.
Cicuta 233.

HIRSUTIES
HYDROCEPHALUS

Gratiola 39.

HYDROPHOBIA

Anagallis 87.
Card. mariæ 342.
Muſcus canin. 440.
Pimpin. ital. 75.

HYDROPS

Abſinthium pont. 350.
—Vulgare 350.
Acmella 368.
Gallium 70.
Alkekengi 102.
Armoracia 272.
Bryonia 411.
Camphorata 76.
Carthamus 344.
Cerefolium 135.
Ceterach 433.
Chelidonium maj. 219.
Coccognid. 172.
Coclearia 271.
Cotula fæt. 366.
Ebulus 142.
Elaterium 408.
Eſula 199.
Eupatorium 346.
Euphorbia 195.
Frangula 108.
Geniſta 299.
Herniaria 115.
Hirundinaria 115.
Iris noſt. 48.
Lilium alb. 253.
Linaria 261.
Linum 146.
Marum 236.
Mezereum 171.
Naſturtium hort. 269.
Parietaria 425.
Ruſcus 422.
Sambucus 94.
Sedum minus 189.
Soldanella 91.
Spina cervina 107.
Tabacum 100.
Tanacetum 348.
Lytrum 193.

HYPOCHONDRIASIS

Bellis minor 362.
Buglolſum 81.

Cap-

Capparis 218.
Cardiaca 249.
Carlina 343.
Centaurium
min. 120.
Cichorium 338.
Coclearia 271.
Coffea 96.
Enula 358.
Fumaria 296.
Hypericum 325.
Lactuca 331.
Meliſſa 254.
Millefolium 368.
Stœchas arab. 242.
Tamariſcus 143.
Taraxacum 332.
Trifolium
aquat. 86.

HYSTERIA

Agnus caſtus 266.
Allium 70.
Angelica ſyl. 130.
Balſamita 348.
Buxus 394.
Camphorata 76.
Cardiaca 249.
Carlina 343.
Chamomilla
Rom. 343.
Coffea 96.
Coriandrum 134.
Cotula fœtida 336.
Cyminum 134.
Gallium lut. 70.
Geran. rober. 288.
Imperatoria 136.
Leviſticum 130.
Mandragora 101.
Marum 236.
Matricaria 364.
Mentha criſp. 243.
—Syl. 243.
Meliſſa citrin. 254.
Nepeta 240.
Pimpinella
noſt. 139.
Rosmarinus 41.
Ruta hort. 179.
Sclarea 43.
Scolopen-
drum 433.
Sophya 276.
Tabacum 100.
Tanacetum 348.
Valeriana maj. 46.
—minor 45.
Vulvaria 117.

I

ICTERUS

Abſinthium
pont. 350.
—Vulgare 350.
Aloe 160.
Anſerina 216.
Aquilegia 228.
Aurantia 325.
Berberis 162.
Cannabis 416.
Carthamus 344.
Centaurium
min. 120.
Chelidonium
maj. 219.
Crocus 46.
Dulcamara 103.
Endivia 339.
Linaria 361.
Ononis 300.
Polium cret. 236.
Pulmonaria 83.
Rhab. 175.
Ruſcus 422.
Squilla 155.
Tabacum 100.
Taraxacum 332.
Urtica maj. 394.

ILIACA

Abſinthium
pont. 350.
—Vulgare 350.

Infantum

Matricaria 364.

INFLAMATIO
Phlogoſis

Auricula Jud. 446.
Hordeum 63.

Faucium

Alcea 291.

ISCHURIA

Coccinilla 202.
Acmella 368.
Au-

Aurantia 325.
Eryſmus 277.
Ononis 300.
Raphanus 282.
Terebentin. ven. 414.

L

LANGUOR

Salvia 42.

LAXITAS

Vinca 113.

LETHARGUS

Sinapis 281.

LEUCOPHLEGMANTIA

Thymus vulg. 252.

LEUCORRHEA

Acmella 368.
Anzerina 216.
Berberis 162.
Biſtorta 172.
Camphorata 76.
Cannabis 416.
Card. mariæ 342.
Ebulus 142.
Elaterium 408.
Lamium alb. 245.
Melilot. alb. 318.
Mentha crifp. 243.
Meum 127.
Nummularia 87.
Rhab. 175.
Roſa alb. 112.
—Rubra 113.
Salvia 42.
Santolina 347.
Sclarea 42.
Terebint. ven. 414.

LIENIS
Infartus

Cicuta 135.

LIENTHERIA

Mentha criſp. 242.

LUMBRICI

Chenopodium ant. 116.
Spigelia 88.
Verbena nodiflora 40.

LUXATURA

Lupulus 416.

M

MAGIA

Anthirrinum 260.
Verbena 40.

MANIA

Bryonia 411.
Heleb. alb. 423.
—nig. 233.

MARASMUS

Seſamum 265.

MELANCHOLIA

Anagallis 87.
Balſamita 348.
Borago 84.
Bugloſſum 81.
Cichorium 338.
Coffea 96.
Filix 435.
Fumaria 296.
Helleb. nig. 296.
Meliſſa citrin. 254.

MENORRHAGIA

Aurantia 325.
Nummularia 87.

MORSURA

Galega 315.
Scorſonera 328.

NAUSEA

Cydonia 209.
Portulaca 192.
Sinapis 281.

NE-

NEPHRITIS

Abſinthium
pont. 350.
—Vulgare 350.
Alkekengi 102.
Althæa 290.
Bardana 340.
Chamomilla
Rom. 366.
Citrullus 409.
Cucumis 411.
Cucurbita 408.
Geran. rob. 283.
Goſſipium 294.
Linum 146.
Liquiritia 311.
Lupulus 416.
Melo 410.
Phaſeolus 303.
Tragacantha 316.
Trifolium a-
quat. 86.
Urtica maj. 394.

Calculoſa

Caſſia fiſtula 117.

O

OBLIVIO

Marum 236.
Senſitiva 427.
Serpillum 253.
Meliſſa 254.
Mentha 243.

OBSTIPATIO
Obſtructio

Aloe ſuc. 159.
Arum 389.
Capparis 218.
Caricæ ping. 431.
Caſſia fiſt. 177.
Colocynthis 410.
Lupulus 416.
Naſtur. indi. 168.
Senna 177.

Viſcerum

Agrimonia 194.
Capillus ven. 435.
Ceterach. 432.
Marrubium
alb. 248.
Senecio 356.
Triticum 64.

ODONTALGIA

Beta rub. 118.
Corylus 403.
Dentaria 275.
Eſula 196.
Hyoſcyamus 99.
Maſtix 414.
Parſicaria 173.
Peucedanum 128.
Primula 85.
Ptarmica 368.
Sabina 422.
Staphiſagria 225.

ŒDEMA

Bardana 340.
Chelidon. maj. 219.
Eupatorium 346.
Iris noſt. 48.
Origanum vul-
gare 251.
Tabacum 100.

OPHTHALMIA

Arabicum gum-
mi 428.
Beta rub. 118.
Calendula 476.
Caprifolium 94.
Dulcis ſyliq. 430.
Eufraſia 259.
Fœniculum 138.
Fœnum græc. 322.
Herniaria 115.
Horminum 42.
Hyſopus 239.
Pſillium 74.
Roſa alba 112
Ruta hort. 179.
Verbena 40.

ORTHOPNŒA

Botrix 116.

OTALGIA

Cepa 152.
Rapa 280

OZÆNA

Hedera arb. 110.

P

PALPITATIO

Meliſſa citrin. 254.
Scolopen-
drium 433.

PANARITIUM
Parorychia
PARALYSIS

Cepa 152.
Ceraſa nig. 206.
Capparis 218.
Imperatoria 136.
Opopanax 137.
Primula 85.
Stœcas arab. 241.

Linguæ

Eruca 202.

PARONYCHIA

Solanum 103.
Telephium 188.
Verbaſcum 97.

PAROTIS

Lupinus 302.

PEDICULI

Apium 140.
Eleb. alb. 423.
Petroſelinum 140.

PERIPNEUMO-
NIA

Bellis min. 362.
Dulcamara 103.

PERNIO

Rapa 179.

PERVIGILIUM
Agrypnia
PESTIS

Card. Bened. 373.
Colchicum 166.
Galega 315.
Petaſites 355.
Ruta hort. 179.
Scordium 236.
Tuſſilago 355.

PETECHIA

Albelmoſcus 295.
Galega 315.
Alkekengi 102.

PHLEGMONE

Solanum 103.

PHLOGOSIS
Inflammatio

Atriplex ſat. 426
Bardana 340.
Malva vulg. 291.
Seſamum 263.

Exanthematica

Angelica ſat. 130.

Hydropica

Alkekengi 102.

PHRENITIS

Lupulus 416.
Opium 221.

PHTHISIS

Arum 389.
Bellis prat. 362.
Botrys 116.
Cærefolium 135.
Chamemorus 215.
Equiſetum 431.
Fragaria 215.
Lauroceraſus 206.
Origanum
vulg. 251.
Rhab. 175.
Terebinth.
cypria 414.
Tuſſilago 355.
Urtica maj. 394.
Verbaſcum 97.

PLE-

PLEURITIS

Acmella 368.
Althæa 290.
Bryonia 411.
Card. Bened. 373.
—Mariæ 342.
Dulcamara 103.
Nuces aquat. 75.
Rhoeas 220.
Santolina 347.
Tabacum 100.
Viſcum 413.

PODAGRA

Acmella 368.
Ariſtoloq. longa 387.
—Rot. 387.
—Vulgar. 388.
Artemiſia 349.
Centaurium min. 120.
Chamædrys 234.
Chelidon. maj. 219.
Cichorium 338.
Filix 434.
Fragaria 215.
Fumaria 296.
Hyſſopus 239.
Mandragora 101.

POLYPUS

Naſturtium acquat.

POLYSARCIA

Coffea 96.
Fraxinus 429.

PROCTICA

Solanum 103.
Verbaſcum 97.

PROFLUVIA

Acacia noſt. 205.
Acetoſa noſt. 163.
—Hiſpanica 163.
Agrimonia 194.
Biſtorta 172.
Equiſetum 431.
Fungus melit. 322.
Geran. robet. 288.
Hypociſtis 388.
Myrtus 202.
Opium 220.
Roſa rub. 112.
Tamariſcus 143.

PROLAPSUS

Anſerina 216.
Belladonna 103.
Centumnodia 172.

Vulvæ

Vulvaria 117.

PRURITUS

Seſamum 265.

PSELLISMUS

Lavandula 241.

PTERIGIUM

Chelidonium maj. 219.

PTYALISMUS
Mercurialis

Marrubium alb. 249.

PUNCTURA

Euforbium 196.

Q

QUARTANA

Armoracia 272.
Helleb. alb. 423.
Sedum min. 189.

R

RABIES

Muſcus can. 440.

RACHITIS

Atriplex ſat. 424.
Felicis rad. 435.
Hedera arb. 110.

Polypodium 434.
Ruta mur. 434.
Scolopendrium 433.

RAUCEDO

Althæa 290.
Braſſica 280.
Citrus 324.
Dactylus 447.
Eryſimum 277.
Pſillium 74.
Pulegium 245.
Raphanus 282.
Sebeſten 106.
Tragacantha 316.
Violæ ſyl. 380.

RHAGAS

Geran. rob. 283.
Sumach 141.

RHEUMATISMUS

Bryonia 417.
Camphorata 76.
Chamæpytis 235.
Dulcamara 103.
Liquiritia 311.
Napellus 227.
Olea 36.
Thlaſpi 270.
Trifolium aquat. 86.

RUBEOLA

Urtica rom. 394.

S

SARCOMA

Ariſtoloq. lon. 387.
—Rotun. 387.
—Vulgaris 388.
Sal alcali 34.

SATYRIASIS

Lactuca 331.
Mentha criſp. 243.

SCABIES

Aquilegia 228.
Ariſtoloq. lon. 387.
—Rotun. 387.
Auricula muris 333.
Carlina 343.
Conyza 354.
Dulcumara 103.
Ebulus 142.
Enula 358.
Frangulæ cort. 107.
Fumaria 296.
Heleb. alb. 423.
Lapathum acut. 163.
Lupinus 302.
Sal alcali 34.
Scabioſa 66.

Scrophularia 262.
Storax liquid. 181.
Tabacum 100.

SCIRRHUS

Cyclamen 86.
Mandragora 101.
Napellus 227.
Solanum 104.
Tabacum 100.

SCORBUTUS

Abies 403.
Acetoſa rot. 164.
—Hiſpania 164.
Armoracia 272.
Aurantia 324.
Beccabunga 87.
Braſſica rub. 179.
Chamemorus 214.
Citrus 323.
Coclearia 272.
Filix 435.
Fumaria 296.
Myrtillus 170.
Naſtur. hort. 269.
—Aquat. 276.
Pinus 403.
Portulaca 192.
Ruta mur. 434.
Sinapis 281.
Sedum min. 189.
Tanacetum 348.
Trifolium aqu. 86.

SCOTOMIA

Herniaria 115.

SCROPHULA

Chamædrys 234.
Cotula fæt. 366.
Elaterium 408.

SERPIGO

Eſula 196.
Imperatoria 136.

SINGULTUS

Anethum 138.
Ruta 179.

SITIS

Citrus 324.
Morus 396.
Ribes rub. 109.
Rubus ideus 214.

SODA

Cynosbatos 213.
Dulcis ſiliqua 430.

SOPOR

Coffea 96.
Marum 236.
Mentha criſp. 243.
Peucedanum 128.
Squilla 155.

STERILITAS

Cotula fœt. 366.
Gramen 53.
Imperatoria 136.
Satyrium 383.

STOMACACE

Acorus calam. 161.
Alcali ſal. 34.
Angelica 130.
Biſtorta 172.
Cocleari a 271.
Lentiſcus 414.
Ononis 300.
Sumach. 141.
Tamariſcus 143.

STRANGURIA

Acmella 368.
Barba hirci 332.
Citrullus 409.
Conſolida maj. 83.
Cucurbita 408.
Cucumis 409.
Dactylus 447.
Daucus 125.
Jujubæ 109.
Liquiritia 311.
Malva vulg. 291.
Melo 410.
Parietaria 425.
Pini nuces 403.
Portulaca 192.
Rapa 282.
Sebeſten 106.

Thragacantha 316.
Vitis 110.

SUGILLATIO

Arnica 361.
Bryonia 411.
Card. mariæ 342.
—Bened.
Hyſſopus 239.
Sygillum ſalom. 157.

SYNCOPE

Roſmarinus 41.

SYPHILIS

Bardana 340.
Coris 96.
Lauroceraſus 205.
Lobelia 379.
Spina cervina 107.
Mercurialis 418.

T

TABES

Chelidonium maj. 219.
Parietaria 425.
Pini nuces 403.
Satyrium 383.

TÆNIA

Filix 435.

In-

Jugland. nuc. 214.
Mori cort. 396.

TENESMUS

Olea 36.

TERTIANA

Artemiſia 349.
Arum 389.
Card. Bened. 373.
Centaurium min. 120.
Chamædrys 237.
Chamomilla
noſt. 365.
—Rom. 336.
Coriandrium 134.
Fraxinus 429.
Imperatoria 366.
Meum 127.
Paſtinaca 137.
Quercus 400.
Roſmarinus 41.
Tabacum 100.
Tanacetum 348.

TINEA

Abelmoſcus 295.
Abſinthium pont. 350.
—Vulgare 350.
Abrotanum 349.
Bellis prat. 362.
Sabina 420.

Sinapis 281.
Tabacum 100.

TORMINA

Aniſum 139.
Geranium rob. 288
Scrophularia aquat. 262.

TREMOR

Inula 358.

TUMOR

Mentha 243.

Glandularum

Cicer 309.
Faba 307.

Mamarum

Belladonna 103.

Scirrhoſus

Mandragora 101.

TUSSIS

Allium 70.
Althæa 290.
Amygd. dulc. 204.
Aniſum 139.
Barba hirci 327.
Caricæ pingues 431.
Cynogloſſum 81.
Dactylus 447.
Daucus cret. 125.
Dulcis ſiliqua 430.
Eryſimum 27.
Hedera terr. 245.
Hyſſopus 239.
Jujubæ 107.
Liquiritia 311.
Maſtix 414.
Origanum vul. 251.
Olea 36.
Parietaria 425.
Pulmon. arb. 440.
Rapa 279.
Sebeſten 106.
Sinapis 281.
Tabacum 100.
Terebinth. cypr. 414.
Thragacantha 316.
Tuſſilago 355.
Viola 380.
Vitis 100.

Convulſiva

Botrys 116.
Gnaphalium 352.
Mentha criſp. 243.
Muſcus Pyſſid. 441.
Pulegium 244.

Fœrina

Squilla 155.

Se-

Senilis

Carthamus 344.
Opapanax 137.

TYMPANITES

Cyminum 133.

V

ULCUS

Crepitus lup. 440.
Hedera arb. 110.
Lapathum acut. 163.
Sanguineum 164.
Peucedanum 128.
Plantago 73.
Scordium 234.
Tabacum 100.
Virga aurea 358.

Cacoethicum

Fungus melit. 391.

Calloſum

Pedicularis 280.

Gangrænoſum

Alliaria 277.

Internum

Hedera ter. 110.

Mammæ

Geran. robert. 288.

Malignum

Cocognidium 171.
Brittanica 359.

Oris

Cyperus 50.

Uteri, & Veſſicæ

Cyperus 50.

Vulvæ

Geran. rob. 288.

VARIOLA

Caryophillata 217.
Geran. moſc. 287.
Hirundinaria 114.
Lens 303.

VARIX ANI

Cepa 152.
Chelid. maj. 219.
Datura 99.
Frangulæ cort. 108.
Hyoſcyamus nig. 99.
Linaria 269.

Sambucus 142.
Scrophularia fœtid. 262.
Telephium 188.
Verbaſcum 97.

VENENA

Oliva 36.
Scorzonera 328.

VERMES

Amygd. amar. 204.
Dictamnus alb. 178.
Juniperus 420.
Perſicaria 173.
Perſica 204.
Spigelia 88.

VERRUCA

Cataputia min. 197.

VERTIGO

Apium 140.
Calendula 376.
Card. bened. 373.
Doronicum 361.
Primula veris 85.
Stœchas arab. 352.
Tilia 222.
Viſcum 413.

VO-

INDEX

SICULUS.

A

Abrotanu 343.
–cu fogghi virdi 347.
Acacia 140.
Acituſa 164.
–arborea 265.
–Viſſicaria 165.
–Senza xiuri 166.
Acituſedda 166.
Aconitu 362.
A coru fauſu 48.
A ddauru 175.
–Impiriali 205.
–fogghiu 78.
Adiantu biancu 230.
Affuca cavaddi 59.
Agghiu 151.
–Sarvaggiu 151.
Agghioli 151.
Agugghioli 287. 135.
Agnu caſtu 266.
Agra, e duci 158. 157. 166.
Agrifogghiu 78.
Agrimonia 194.
–Piluſa 194.
Aina 61.
Alaſtra 298.
Alcachengi 102.
Alberu d' oliva 36.
Alliaria 277.
Alvanedda 361.
–Cu fogghi piluſi 361.
Amarantu biancu 112.
–di tri culuri 397.
Amantini ruſſi 119.
Ambretta 295.
Ambroſia 397.
–Marina 351.
Amenta 244.
–Romana 348.
–Criſpa 243.
–Gattaria 240.
Amintaſtru 243.
Amios 111.
Amureddi 104. 215.
Amuridduzzi d' aqua 103.
Ananas 148.
Anemuli 229.
Annetta denti 125.
Aniſu 139.
Anitu 138.
Angelica 131.
–Odorata 130.
–Aquatica 131.
–Cu fogghi liſci 131.
Anteuforbiu 346.
Anzaru 389.
Apiuriſu 232.
Apocinu 114. 119.
Aprocchi 374.
Aquifogghiu 78.
Aranciu 325. 326.
Aranciteddu 108.
Areddara 110.
Arcimiſa 351.
–Dili fimmini 364.
Argintina 206. 274.
Arcachengi 102.
Arnica 361.
Arſinedda 112.
Artea 290.
Arcea 293. 295.
Arvanu 418.
Aruta 179.

-Craparia 311.
Aruca 281. 276.
Aruchetta 276.
-Sarvaggia 276.
-Marina 253.
-Cu fogghi minuti 276.
Arvulu di Zoriu 309.
-Di cornu 77.
-Di ſtoraci 151.
-Sanguignu 77.
-Di pacenza 179.
Aſpiredda 70.
Aſſinziu ponticu 349.
-Romanu 350.
-Chi odura di Canfora 351.
-Cu fogghi di ambroſia 351.
-Marinu 352.
Aſtrologia longa 387.
-Rutunda 387.
-Tenui 388.
-Piſtolochia 387.
Atrigni 206.
-Sarvaggi 206.
Atriplici 426.
Aughioli 139.287.
Avena 61.
Azalori 207.

B

Baddariana maj. 46.
-Silveſtri 46.
Balauſti 203.
Barbajovis 302.
Barcu 278.
-Giarnu 278.
-Viulettu 279.
Bardana 278.
-Minuri 396.
Barſamita 244. 245.
-Nobili 244.245.
Baſilicò 256.
-Citranu 256.
-Minutu 256.
Baſiliſcu 137.
Battilingua 271.
Beccabunga 38.
Belladonna 103.
Bellamargarita 190.
Bellnvidiri 118.
-cu fruttu ruſſu 413.
Berberi 162.
Berruſſu 145.
Bicchigna 326.
Bidens 348.
Bifoliu 384.
Birribina 38. 40.
Birritta di Cardinali 109.
Bittonica 241. 247.
-Sarvaggia 98.
Biundulidda 120.
Biſtorta 172.
Boerauia 34.
Braſſica marina 91.
Brignoli 206.
Bruca 148.
Buda 392.
Bugloſſu 81.
Burza paſtori 271.
Buſi 61.

C

Cabaſiſi di Trapani 51.
-Di Margiu 133.
Caccamu 423.
Cacocciuli 343.
-Spinuſi 343.
Cafè 96.
-Salvaggiu 36.
Calamu aromaticu 161.
Calendula 376.
Callicarpa 73.
Camarruni 198.
Camarruneddu 197. 198.
Camarrunazzu 198.
Cametriu 237.238.
Cameneriu 169.
Camfaredda 368.
Camforoſima 76.
Camoclitti 258.
Campanula 94.
Campaneddi 174. 89.
Canna 62.
Cannameli 52.
Cannavu 400.
Cannizzola di marggiu 62.
-Di gaji 62.
Capidduvenneri 435.

Ca-

Capu raſu 226.
Cardedda 330
Cardiddazza 328.
Carduni 343.
Cardu ſantu 373.
Carotuli 118.
Carrubi 430.
Cartamu 344.
Carvana 406.
Carni di chiazza 137.
Caſſia ſiciliana 428.
-Fiſtula 178.
-Fitenti 178.
Caſciſcia 194. 195.
Caſtagna 402.
-Equina 167.
Indiana 167.
Caſtagnazza ſarvaggia 99.
Catapozzuli 197.
Cataſcia 100.
Cauli 280.
-Cappucci 280.
-Brocculi 280.
-Di cani 114.
Cauliceddi 185. 280.
-Di Miſſina 282.
Celidonia 219.
-Minuri 231.
Centaura maj. 377.
-Minuri 120.
Centunodia 174.
Centunervi 167. 73. 74.
Cereu 201. 202.
Cerſavoi 205. 206.
Ceuſu niuru 396.
-Biancu 396.
Ciancianeddi 59.
Cicerbita 306.
Cicireddu 65.
Ciciri 309.
Ciciri migna 66.
Cicoria 338.
-Spinuſa 339.
Cicuta 126. 134.
Cicutaria 134 135.
Cimbalaria 260.
Cincuſogghiu 217.
Cinniri di ſoda 119.
Clinopodiu 251.
Cipuddi 152. 153.
Cipuddazzu 155.
Cirazzuni 322.
Cirifogghiu 135.
Circea 37.
Cirſudda 249.
Citracca 433.
Citrolu 411.
Citru 324.
Citrnnedda 254.
Coclearia 271.
-Di giarri 94.
Coddu di gamiddu 149.
Coloquinta 409.
Conſolida maj. 83.
-Media 234.
Corcoru 224.
Coronopu 74.
Cornu cervinu 74.
Cornu 77.
Crozza di mortu 262.
Chierchiaru 316.
Chiappara 219.
Chiapparazza 114.
Chiuppu 418.
Cucaddu 34.
Cuculiddi 307.
Cucumareddu 408.
Cucunceddu 156.
Cucuzeeddi di ſonnu 220.
Cucuzzaza 411.
Cucuzzi longhi 408.
—A xiaſchu 408.
—A canniſtru 409.
—Cu purretti 409.
Cucliaria 271. 272.
Cuda d' agneddu 159.
—Di cavaddu 431.
—Di ſurci 56.
—Di ſcurpiuni 313
Cuſſiteddi 59.
Cugghiandru 134.
—Sarvaggiu 134.
Cugghiandreddu 87. 88.
Cuinterba 85.
Culutea 310. 311.
Cuncordia 174.
Curriola 89.
Curuna di monaci 353.
—Di ſpini 107.
—Imperiali 154.
Curnicchia 322.
Cutidduzzi 47. 48.
Cuttuni 294.
Cutugna 209.
Criſciuni 276.
-Di rocca 276.

Crittimu 131.
Criſtagalli 259.
Criſtallina 210.
Cruci di mau-
ta 191.
Crucianedda 120.

D

Dabiſu 137.
Daucu 132.
-Muntanu 127.
Diapenzia 122.
Dittamu bian-
cu 178.
-Creticu 271.
-Fauſu 249.
Damaſonia 167.
Dentaria 275.
Dulc'amara 103.
Drabba 273.
Dragocefalu 255.
-Cu xiuri tur-
chini 255.

E

Ebanu 34.
Edera 100.
-Terreſtri 245.
Efemeru 148.
Eleboru niuru 233.
-biancu 423.
-Veru 233.
Enula campa-
na 358.
Ermodattilu 49.
166.
Eriſimu 277.
-Ad arvulid-
du 278
Erva bianca 349.
-Di madunia
-Bicchigna 326.
-Bittonica 241.
-Carvana 406.
-Cavalera 68.
-Cunocchia 250.
-Fitenti 117. 118.
-Forti 236.
-Di Gammi
malati 234.
-Graſſudda 100.
-Di S. Giuvan-
ni 326.
-Di S. Franci-
ſcu 334.
-Di S. Filippu 405.
-Di Maiſi 354.
-Di Malpirtu-
ſu 236.
-Mulinara 194.
-Ch'odura di
muſcu 117.
-Di Palermu 242.
-Pipiritu 270.
-Di pridicatu-
ri 183.
-Di rimitu 66.
-Santa 100.
-Senzitiva 427.
-Sopu 240.
-Stidda 74.
-Stiddaria 77.
-Tè Sicilianu 116.
117.
-Di tronu 422.
-Turca 79.187.
-Turca vera 115.
-Di ventu 425.
-Di vitru
-Vironica 57.
Epatica 144.
Euforbiu 196.
-Spinuſu 201.
Eufraggia 148.
Eupatoriu 334.

F

Fabbainverſa 188.
Fagopiru 174.
Fagu 402.
Falanciu 157.
Faſoli 303.
-Minuti 304.
-Sarvaggi 177.
Faſulazzi 305.
Farru 65.
Farfara 355.
Faſtuchi 414.
Fava 307.
-Stritta 307.
Fenu grecu 323.
Ferra 129
-Saraeiniſca 129.
Firricedda 129.
Ficu 431.
-D' India 202.
-Ruſſi 202.
-Cu pocu ſpi-
ni 202.
-Cu ſpini lon-
ghi 202.
Filaccina 56.
-Minuri 57.
Filici 435.

-Maſculu 435.
Filicicchia 434.
Filipendula 133. 211.
Finocchiu 123.
-Marinu 123.
-D' aſinu 136.
-Anitu 138.
Firrazzolu 137.
Fiteuma 94.
Flamulajovis 230.
Fraſca 310.
Fraſcinu 429.
Fraſcinedda 178.
Fraggiu 259.
-Cu xiuri giarnu 260.
Frauli 215.
Frittillaria 115.
Fumaria 296.
-Muntagnola 297.
-Burbula 297.
-Cu xiuri ruſſi 297.
Funci 445. 446.
Frumentu forti 64.
-Majorca 64.
-Sarvaggiu 65.
-Saraciniſcu 424.
Fuſaria 109.

G

Gagumidda 366.
-Romana 366.
-Fitenti 366.
Galencia 170. 171.
Galiotu 126.
Galofararia 183. 184.
Galofareddi 149. 183.
-A mazzettu 183.
-Di vigna 190.
-Di muntagna 184.
-Di gratti 156.
-Di mortu 360.
Garagolu 304.
Gentilgalla 43.
Germana 63.
Geſiminu 37.
-Ruſſu 113.
-D' arabia 35.
-Di Spagna 264.
-Di Napuli 35.
Gianu 36.
-Cu xiuri ammazzunetti 203.
Gida 118.
-Ruſſa 161.
Gighiu 253.
-Di campagna 149.
-Di ſiminati 154. 155.
-Di Francia 149.
-Pirſianu 156.
-Cu xiuri viola lettu 255.
-Cu xiuri bianchi 255.
-Convallium 158.
Gioghiu 63.
Giluſia di 3. culuri 397.
Giraſuli 370.
Giraniu 285. uſque 87.
Gioppu 392.
Giurgiulena 265.
Giummu di Rigina 112.
Gramigna 54. uſque 58.
-Oduruſa 44.
Gramſa di S. Margarita 269.
Granaſolis 80.
Graſſudda 99.
Gruſſularia 195.
Grattaculu 92.
Guadu 283.

I

Jacintu 156. uſque 59.
Ilici 400.
Imperatoria 136.
Incinzaria 359.
Iina 61.
Irmana 63.
Juniperu 420.
-Cu frutti giarnu 240.
-Turchinu 421.
Joſciamu 99.
Jucca 159.
Juncu 50 52.
-Odoratu 51.
Iraiaria 151. 187.
Iva artetica 235.
-Muſchata 235.
Ineſtra 298.
-Di Madunia 298.

L

Lagopu 320.

Lamiu 246.
Lampiuneddi 228. 229.
Landru 115.
Landreddu 123.
Lanzittedda 154.
Lapazzu 164.
-Cu fogghi luſtri 164.
-D' acqua 165.
-Spinuſu 165.
-Rizzu 166.
-Fruſteri 166.
Laſſana 277.
Lattilebra 331.
Latti d' oceddi 333. 328.
Lattuca 331.
Lattuchedda modda 46.
-Di giurani 78.
Lattuca ſpinuſa 331.
-Sarvaggia 331.
Lavureddu 64. 123.
Lauriola 169. 171.
Leccia 101.
Leviſticu 130.
Licchinedda 185. 186. 190.
—Cu xiuri ruſſi 190. 191.
Ligara 230.
Lilac 37.
Limoniu 145. 146. 147.
Linaria 261.
Lignu quercinu 416.
—Caſtu 266.
—Santu
Lingua bovina 81. 85.
—Di cani 82.
—Cirvina 433.
Linticchia 308.
—D' acqua 391.
Linu 146. 147.
Liſciandreddu 138.
Liſciandru 138.
Liſimachia 169. 87.
—Spicata 193.
Lumiuni 122.
Lunaria greca 274.
—Boriſſa 432.
Lupa di boſchu 45. 94.
—Di favi 265.
—Di ruſedda 338.
Luppinu 303.
Lupulu 416.

M

Majorca 64.
Maju 364.
Majurana 253.
Majuranedda 197.
Mandragura 101.
Manuſcritti 383.
Maravighia di Francia 381.
Marubbiu 248. 249.
—D' acqua 41.
Marva 292. 293. 294.
-Arborea 293.
Marvariſca 291.
Marucartuſu 236.
Marvetta 286.
Marvuni 291.
Maſticogna 344.
Maſtrozzu 268.
-Sarvaggiu 269. 270.
-Aquaticu 272.
-Indianu 168.
Matricala 43.
Matricaria 364.
Matriſilva 94.
Mazzulina 53.
Meliantu 267.
Melilotu 318.
Menduli 204.
Menta 243.
-Criſpa 243. 244.
Gattaria 240.
Aquatica 243.
Romana 348.
Mentaſtru 244.
Migghiu 55.
Migghiuzzu 56.
Milinciani 105.
Miliſſa 250. uſque ad 56.
Milium folis 80.
Millicucchi 423.
Milliſoghiu 232.
Mircuredda 419.
Miriaculi 180.
Moddacchina 310.
Morsdiabuli 67.
Gallina 246.
Muddia 429.
Muffulena 172.
Mugunazzi 341.
Mulinara 194.

Muluni d'acqua 409.
Di tavula 410.
Di xiavuru 411.
Murſiddina 200. 183. 185. 148.
Murtidda 203.
Muſa 423.
Muſcaloru di Rigina 112.
Muſcu arboriu 442.
Di terra 436.

N

Napellu 227.
Nardumuntanu 46.
Neſpuli 209.
Virticchiari 208.
Niculizza 311.
Niggella 228.
Nigghiu 56.
Ninfea 221.
Cu xiuri giarni 222.
Nipitedda 254. 255.
Nottuolens 286.
Nuci 401.
Cattiva 88.
Perſicu 405.
Mitella 99.
Nummularia 87.
Nzinzuli 108.
Sarvaggi 108.

O

Occhi di S. Lucia 223. 273. 274.
Di Piruici 124.
Oliva 36.
Di Boemia 76.
Olivetta 235.
Oloſtiu 73.
Onopordu 342.
Ononidi ſpinuſu 302.
Orgiu 63.
Di Germania 424.
Oricchi d'aſinu 83.
Di judeu 191. 231.
Di Lepre 191. 313.
Di ſurci 191.
D'urſu 86.
Origanu 251.
Orju 63.
Orminu 42. 43.
Orzu 63.

P

Pacenza 179.
Palma 447.
Palumimedda 225. 227.
Majuri 277.
Pampina di Paradiſu 323.
Panareddi 323.
Panicaudu 121.
Purcinu 86.
Di terra 104.
Fitenti 121.
Panicu 219. 220. 221.
Pannizzeddi di N. S. 286.
Paparina 220.
Spinuſa 221.
Ruſſa 219.
Curnuta 219.
Paparinedda 231. 78.
Papiru 51.
Parchinſonia 177.
Paſchuzzi 188.
Pavigghiuni di linu 77.
Pedi d'oceddu 312.
Di Nigghiu 127. 131.
Pentafillu 216. 217.
Perſica 204.
Peſtifuga 168. 169.
Pignu 404.
Piluſedda 333.
Pimpinedda 267. 75.
Pinnagghi di Rigina 112. 228.
Pionica 225.
Pipi ruſſu 106.
Pirfuliata 123. 280.
Piricò 320. 326.
Pirſicaria 173.
Orientali 173.
Piru 209.
Pirula 180.
Piſcia cani 282.
Pi-

Piſeddi 301.
Pirruſinu 140.
Di munta-
gna 125. 228.
Macedonicu 132.
Pitruſinedda 127.
Pizzu di corvu 83.
Poligala 297. 298.
Poliganu 65. 163.
173.
Poliu monta-
nu 236.
Marinu 147.
Porru 150.
Pratanu 403.
Prazziddidi 153.
Primu xiuri 362.
Prunu 206.
Damaſceni 206.
Prunella 258.
Pſilliu 74.
Poleju 244.
Pulicara 354.
Pullitricu 203. 230.
Pulſatilla 229.
Puma 209.
D'amari 104.
D'adamu 423.
D'acqua 103.
Punciparci 422.
Purciddana 192.
Marina 147.
Piluſa 193.
Purmunaria 82.
Arborea 440.
Purrazzi 156.
Purrazzeddi 156.
Purrettu 151.

Q

Quagghia latti 71.
Quercia 400.
Quinterba 85.

R

Racina 100.
D'India 111.
Racinedda 191.
Di canali 191.
Di ſurci 189.
Di Tinciri 191.
Di morti 110.
Fruſtera 192.
Radicchia 229.
233.
Radici 282.
Rafanelli 282.
Rafanu ruſtica.
nu 272.
Ramurazzi 282.
Ranunculu 231.
232.
Rapa 280.
Raponticu 164.
Rapuddi 281.
Rebarbaru 176.
Reſtavoi 300.
Ribes 109.
Ricuttaria 49.
Riganeddu, o
ſatareddu 239.
Riganu 151.
Rigina prati 211.
Rigulizzia 311.
Riſu 163.
Rizziteddu 199.
Roſa 212.
Cu foghi ſutta
branchi 224.
Di la China 212.
Sarvaggia 213.
Di curmi 215.
Damaſcena 212.
Nvillutata 213.
Roſa 223.
D'Jericu
Roſa marina 41.
Ruellia 266.
Ruggia 72.
Ruggitedda 72.
Ruſedda 223. 224.
Ruſetta 81.
Ruſſuliddi 207. 287
Ruta 292. 263.
Muraria 434.
Caniua 263.
Ruvettu 214. 215.
Di S. Franci-
ſcu 214.

S

Sabina ſterili 420.
Baccifera 422.
Sagnanaſu 58.
Salicaria 193.
Salici ruſſi 412.
Babilonicu 42.
Giarnu 412.
Pri canniſtri 412.
Cu ſcorcia
vranca 413.
Salvia 242.
Samarecbu 86.

San-

Sanguignu 77.
Sanguinaria 173.
-Di curmi 187.
Sanguiſorba 75.
Sanicula 122.
Sapunaria 182. 183.
Sarcucuddu 83.
Saſſifragia 133. 139.
-Ircina 139.
Satareddu 239.
Satureja 239.
Savucu 142.
Savucheddu 142.
Sauſa ſiciliana 417.
-Di Catania 91.
Sbergiu 204
Scabiula 68.
Ad arvuliddu 69.
Scaghiola 53.
Sarvaggia 53.
Scalora 339.
Scammonia 89.
Scarlata 191.
Scavuni 131.
Scebba 426.
Scilla 149.
-Di ripi di ma-
ri 149.
Sciru 326.
Scoddi 339.
Scordiu 237.
Scornabeccu 415.
Scrofularia 263.
-Canina 263.
-Nuduſa 263.
-Aquatica 263.
Scuparina 97. 98.
Scurſunera 328.
Scutillaria o-
rientali 57. 258.
Sempriviva 200.
188.
Minuri 200.
Di curmi 201
A cacocciula 200.
Sena 177.
Serpillu 252. 253.
Seſeliu 136.
Sferracavaddu 313.
Siciliana 326.
Sideriti 242.
Sitaru 114. 115.
Sigillu di Sala-
muni 158.
Silibeſtru 106.
Silliu 75.
Simenza di pi-
rocchi 220.
Sinapa 281.
Siparu longu
ſenz' oduri 50.
Siringa 37.
Sirpintaria 115.
Sirrintini 323.
Sitaru 131.
Soda 119.
Soggira, No-
ra 380.
Solanu 102. 105.
Solatru 104. 105.
Sorti di luna-
ria 261
Sorti d'erva fi-
tenti 116.
Sorti di rugited-
da 191.
Sorti di rebbar-
baru 176.
Sparaci 157.
D' India 166.
Niuri 157.
Sparacogni 157.
Spartu 52.
Spatula fetida 49.
Spatulidda 48.
Di muntagna 50.
Spezza petri 127.
181. 182.
Speziu ſicilia-
nu 239.
Spicalora 64. 65.
Spicaddoſſu 241.
Di Francia 241.
Spinaponti 107.
108.
Purci 422.
Santa 107.
Spinacia 416.
Spinedda 119.
Sponza di roſi 213.
Di geſiminu 126
Stachiſi 247.
Stecados 352.
Stiddaria 77.
Stincu 415.
Storaci 181.
Stragula 316.
Stamoniu 98.
Straguli 316.
Strigaredda 242.
D' acqua 41.
Sucameli 83. 85.
Summaccu 141.

Ta-

T

Tabaccu 31.
Di curmi 102.
Braſili 101.
Leccia 101.
Talaſpi 270.271. 273.
Tambureddi 124.
Taſſu 198.
Taſſubarbaſſu 97.
Tazzetta 149.189.
Terebintu 414.
Terebintu, o ſcornabeccu 177.
Teſta di quaghia 262.
Teucriu 257.
Tigghiu 222.
Timilea 46.
Timu 239.
Tirituſſi 370.
Titimalu 198.
Tormentilla 288.
Toxicodendru 142.
Treu 319.
Tribulu 75.
Trifogghiu 319. 320.
Fibrinu 86.
Viſſicariu 302.
Acituſu 189.190.
D' aqua 86.
Tuberoſa 158.
Tulipanu 154.
A lanzetta 154.
Giarnu 154.
Turbanti di ſcavu 48.
Turbitti 129.
Turiacaria 301.

V

Vaccinìu 170.
Vadu 283.
Valeriana 45.
Silveſtri 45.
Vanigghia 79.
Varcocu 205.
Varcucaria 260.
Varva di beccu 328.
Vaſapedi 180.
Vaſtunaca 125.
Sarvaggia 125.
Marina 123.
Vaſtuni di S. Giuſeppi 153.
Ucchiali di S. Lucia 274.
Verbaſcu nigru 97.
Vermicularis 188.
Veronica 37.260.
Veronichedda 39.
Verrucaria 80.
Vinca per vinca 113.
Vinci toſſicu 114. 115.
Violi 380.
Viſcu quercinu 442.
Vitalba 238.
Viti 110.
-Di lu canadà 110.
Viziu 307.314.
Vrachi di cucca 29.
Vranca ruſſina 267.
-Spinuſa 267.
Vranculidda 235.
Urmu 120.
Vruca 143.
Vrundulidda 120.
Uſfaru 344.
Uva urſi 180.
Vurrania 84.
Vuſciu 394.

X

Xiuri allegru 298.
-Di Miſſina 352.
-Di Miſſina ſarvaggiu 352.
-Di notti 92.95.96.
-D' ogni miſi 376.

Z

Zabara 160.
-Di gaj 161.
Zafarana 46.
Zafaranuni 344.
Zaſa 172.
Zinnia 369.
Zinzuli 108.
Ziparu 51.52.
Zoiru 177.
Zorbi 207.208.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

zed by Google